Les auteurs de ce Dictionnaire ſont les Encyclopédiſtes d'Yverdon, dont les articles portent les marques (B.C.), (G.M.), (M.D.B.), (D'A.), (D.G.), (D. F.), (M.) &c. *& les ſuivans, rangés par ordre alphabétique.*

M. BOUCHAUD, *de l'académie royale des inſcriptions & belles-lettres; docteur régent de la faculté des Droits de Paris, lecteur & profeſſeur royal du droit de la nature & des gens, & cenſeur royal.* (B.)

M. DURAND DE MAILLANE, *avocat au parlement d'Aix.* (D. M.)

M. le chevalier DE JAUCOURT. (D. J.)

M. DE LA LANDE, *conſeiller du roi de France, lecteur royal, membre de l'académie des ſciences & avocat au parlement de Paris, &c. &c.* (D.L.)

M. MOLÉ, *avocat au parlement de Paris.* (M. L.)

Les marques (P. O.) (H. M.) (R.) (F.) *déſignent quatre Auteurs qui ne jugent pas à-propos de ſe faire encore connoître.*



APPARATUS
AD NOSOLOGIAM METHODICAM,
SEU
SYNOPSIS
NOSOLOGIAE METHODICAE
In Usum Studiosorum.

Auctore **GULIELMO CULLEN**
M. D. Et in Acad. Edinburg. Prof.

Editio nova; juxtà secundam Ill. CULLENII in quatuor partes Edinburgi ann. 1772. editam: nunc quintâ parte aucta, *Scilicet*

SYSTEMATE MORBORUM SYMPTOMATICO A J. B. M. SAGAR proposito.



AMSTELODAMI,
Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

M. DCC. LXXV.

LECTORIBUS

GULIELMUS CULLEN

S.

CUM biennio abhinc ad medicinae praxin, in Alma hac Academia, docendam admotus essem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae studiosos in morbis accurate dignoscendis, qua cura possem, instituerem. Quod a descriptionibus et historiis morborum jam editis vix perdisci posse mihi persuasum est. Harum enim auctores, quo eas pleniores et absolutas magis efficerent, symptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter symptomata essentialia et inseparabilia, et ea quae occasionalia tantum sunt; aut morbum quemvis simplicem inter et eundem aliis complicatum distinguunt; quod practico juniori saepe multum facessit negotii.

CUI malo ut remedium adhiberem, nihil consultius fore duxi, quam si morbos, quoscunque possem, ad normam Nosologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipsum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, esse vidi; sed illae ipsae difficultates necessitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim species morborum hactenus incertae, et inter se vix bene distinctae sint; omnino opus est, ut jam de symptomatis unicuique

propriis accuratius disquiramus, et a speciebus invicem collatis aliquid certi demum statuamus: Estque hoc Nosologiae methodicae proprium.

METHODUM nosologicam frivolam, et curiositatis affectatae plenam, quibusdam videri novi; nec injuria, si in dispositione totius systematica, in distinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus effingendis, potius quam in characteribus cujusque singularis morbi stabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, dispositio totius systematica haudquaquam negligenda est; nam in ea, si ad characteres singularium melius determinandos semper respicitur, nullam de dispositione systematica quaestionem oriri posse, quae non alicujus in pathologia momenti sit, contendo. Hic quidem rem aliter se habere agnosco ac in pictura vel poesi, ubi recte ponere totum maxima laus est; cum in Nosologia, si in generibus et speciebus definiendis, et a proximis quibusque distinguendis, satis accurati fuerimus, classes et ordines minus ad amussim constitui haud adeo refert.

CUM mihi igitur bene persuasum sit, prudentem Nosologiae methodicae cultum multum commodi studiosis allaturum, ad hoc studium promovendum me accinxi; et, biennio abhinc, synopsin eorum quae, in generibus morborum definiendis, a summis viris SAUVAGESIO, LINNÆO, et VOGELIO jam facta essent, edidi; simul, quo genera morborum, praecipua saltem, plenius et accuratius definirentur, ipse aliquid de meo promere sum conatus. Systema, morbos universos complectens, condere difficile admodum, nec, a me saltem, temere suscipiendum inveni;

ideo-

ideoque; non quae volui, sed quae cum aliqua certi specie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod feci, non prorsus mihi placet; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina nostra, qualia qualia sint, principibus quibusdam viris placuisse, et auditoribus nostris utilia fuisse animadverti.

DISCIPULI nostri in generibus morborum duntaxat distinguendis immorari non debent; quin ad species et varietates cognoscendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum est, redii, aliquid ad Nosologiae studium ulterius promovendum tentare statui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu species et varietates morborum plerasque ipse definirem. Sed, ad pensum hoc absolvendum, protinus sensi, nec scriptorum medicorum notitiam, nec meam ipsius experientiam, ubique sufficere; et, licet ad bibliothecas bene instructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me saepe impeditum fore; maximeque tempus necessarium, aliis mihi negotiis quam plurimis districto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim discipulis nostris, ad morborum species ex Nosologiae methodicae legibus cognoscendas, solum suppeteret SAUVAGESII opus; id aliquanto, quam nunc est, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritus SAUVAGESIUS sit, multa, quae ad specierum cognitionem quomodocunque facere possint, undique colligendo et congerendo, haud obscurum esse potest; quibus vero

ordinandis tempus ei non conceſſum fuiſſe ; aeque manifeſtum eſt. In meliorem ideo ordinem redigere conatus ſum ; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliuſque ſuperflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non fruſtra fuiſſe ſpero. In opere Sauvageſiano, cum ſpecies tot recenſeantur, ut tyronem delaſſent et turbent neceſſe ſit, optandum omnino erat, ut in minorem et juſtum numerum redigerentur; quod, ni fallor, ex conſpectu quem exhibemus, ſatis commode fieri poteſt. Ne dicam de generibus Sauvageſianis, plus juſto numeroſis; illum nuſquam fere ſpecies a varietatibus diſtinxiſſe, ideoque illas praeter modum multiplicaſſe, neminem latere poteſt. Plerumque etiam, pro dati generis ſpeciebus, complures habuit ac recenſuit, quae aliorum morborum ſymptomata tantum ſunt; toties, ſcilicet, quoties ſymptoma, in charactere generis dati praecipuum, alius etiam morbi ſymptoma ſit. Inde fit, ut ſpecies eaedem apud SAUVAGESIUM ſaepe repetantur; quam luxuriantem frondem quomodo abſcindere poſſimus, ex diſpoſitione noſtra, ſpero, patebit: Nec, in ſummum, dubito quin, cum magno ſtudioſorum commodo, ſpecierum in opere Sauvageſiano numerus ad decimam partem redigi queat.

IN nominibus morborum non adeo curioſus ſum. Delectus aliquando neceſſario habendus erat; ſed nomina jam recepta, licet non ſemper optima, nuſquam mutavi.

IN ſynonymis, quam volui, parcior ſaepe fui. Multa a SAUVAGESIO allata, utpote curioſa potius quam utilia, omiſi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum

bum ſynonyma conſulto neglexi; et quia ſaepe difficile foret de iis certi aliquid ſtatuere, et quia plus exigeret quam quo in præſentia fruor otii. Quibuſdam generibus et ſpeciebus ſynonyma adjeci, quibus tyrones ad ſcriptores melioris notae quoſdam relegarem, et, in eundem finem, ſyſtematicorum nunc maxime celebrium, BOERHAAVII, ſcilicet, HOFFMANNI, et STAHLII, ſynonyma ubique indicavi.

SI denique de Noſologia methodica judicio ſagacis et periti GAUBII fidendum ſit, « *S*pecimina jam nunc a re-
» centioribus edita in ſpem erigunt, tentaminibus multi-
» plicatis haud defuturos ſucceſſus, remque tanti momenti,
» ac bonis ideo omnibus exoptatiſſimam, ſic tandem feli-
» citer perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat mor-
» borum inveniendis ſeſe utilem praeſtet, ſed praecipue fa-
» cilem ad eruendas curationes viam expediat ». Hac ſpe meam operam impendi; et, quamvis multum poſteris faciendum reſtabit, tamen, ſi quodam ego tenus prodierim, gaudebo. Antequam metam optatam haec res contigerit, veriſimile eſt, tantum temporis interventurum eſſe, quantum ab initiis botanices in rudi ſyſtemate CÆSALPINI, ad eandem in illuſtris LINNÆI operibus jam prope conſummatam, praeteriit. Ego quidem MORISONI noſtratis ſorte contentus ero, licet nimirum ipſe parum ſim profectus, ſi ingenia plurima ad ſtudii admodum neglecti cultum ſtatim excitavero. Ab aequalibus jam ſeneſcentibus vix aliquid hujuſmodi expecto. Quorum alii, ſtudiis nunquam dediti, has novitates, quas vocant, vel refugiunt, vel detrectare ſtudent; alii, ſtudiorum licet fautores, in quibus etiam multum

tum

tum profecerint; tamen, ut relicta repetant, et quaedam forsitan dediscenda fateantur, vix adduci possunt. Quocirca, hoc studium a junioribus fere solis promotum iri spero; et ardor ille studiorum, qui in hujus Almae Academiae alumnis jam praeclare viget, spem mihi facit, haec studia nosologica praecipue ab iis excultum iri: Quibus hi nostri labores omnes consecrati, et in posterum consecrandi sunt.

Edinburgi 30. Octob. 177[illegible]



PARS

PARS PRIMA.

GENERA
MORBORUM
DEFINITA

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica, 2. tom. 4to;

Amstel. 1768.

SERIES

CLASSIUM.

I. VITIA.

II. FEBRES.

III. PHLEGMASIÆ.

IV. SPASMI.

V. ANHELATIONES.

VI. DEBILITATES.

VII. DOLORES.

VIII. VESANIÆ.

IX. FLUXUS.

X. CACHEXIÆ.

GENERA MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidensia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

1 GENUS. I. LEUCOMA.

Macula opacans corneam.

2 G. II. VITILIGO.

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita, cum depressione cutis.

3 G. III. EPHELIS.

Maculae acquisitae, umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIAE.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctaenas, varos, similesve asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.
b. Papula. Phyma parvulum desquamari solitum.
c. Phlyctaena. Vesicula fluido seroso plena.
d. Varus. Tuberculum durum constans.

7 G. VII. HERPES.

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

8 G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes.

9 G. IX. PSYDRACIA.

Phymata erysipelatosa.

10 G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

11 G. XI. ERYTHEMA.

Tumor sine febre, superficiarius, solitarius, diffusus, rubroroseus, pressione evanescens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor ſpheroideus, ruboré, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in ſuppuratum lentiſſime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum ſuppuratus eſt, occupant fibrae craſſae, quae in pus non colliqueſcunt.

19 G. XIX. ANTHRAX.

Phyma apice gangraenoſum, ambitu inflammatum.

20 G. XX. CANCER.

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

21 G. XXI. PARONYCHIA.

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

22 G. XXII. PHIMOSIS.

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

23 G. XXIII.

23 G. XXIII. SARCOMA.

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excreſcentia firma carnibus durior, oſſibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, condylomate minor, ſenſu deſtituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum exorta, alam expanſam referens, et verſus corneam ſe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix ſenſu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enaſcens, ſphaericus, piſo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excreſcentia vel tumor ſcirrhoſus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor oſſis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Oſſium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, diſtortione, aut alio principio oriunda.

31 G. XXXI. LORDOSIS.

Oſſium diſtortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur oſſa, vel a ſitu deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis diſtendentibus.

32 G. XXXII. ANEURISMA.
Cystis arteriosa.

33 G. XXXIII. VARIX.
Cystis venosa.

34 G. XXXIV. HYDATIS.
Cystis lymphae ductuum.

35 G. XXXV. MARISCA.
Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.
Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. LUPIA.
Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHRUS.
Cystis articuli aquosa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.
Cystis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.
Cystis umbilicalis saepius aquosa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.
Cystis in scroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoses, Celes, Pararthremata, *Graec.*
Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*
Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

42 G. XLII. EXOPHTHALMIA.
Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ecpiesmus *Graecorum. Mauchart*, diss. de Hydrophthalmia, et oculi paracentesi inter *Haller*, Disput. Chir. T. I.

Grosseur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chûte de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibiliter nativa ipsius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.*

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chûte, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses. Vide *Platner.* Instit. Chirurg. §. 577. §. 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerh.* de Morb. ocul. part. I. Cap. 5.; *Heister.* Chir. T. I. part. II. §. 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter.* Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter.* tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*, Chir. T. II. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralysis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumefcentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valefci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Hiftor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Gloffocele *Gaubii Pathol.* §. 242.; Linguae extrufio, Idem §. 254.

Renverfement de la langue dans le gofier, *Petit.* mém. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revolutae vel ore extrufae, exundantis, exertae ectopia.

46 G. XLVI. PROPTOMA.

Partis externae, etiam ante lapfum confpicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diverfae procidentia.

47 G. XLVII. EXANIA.

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamenfium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapfus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chûte du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obf. fur les polypes, fect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et inteftini recti inverfi, procidentia.

48 G. XLVIII. EXOCYSTE.

Prolapfus, inverfio veficae urinariae *Auctorum*, *Salzmanni* diff. de Hern. veficae inter *Halleri* Difp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renverfement de la veffie urinaire. *Noel.* obf. Recherches fur la Hernie de la veffie par *Verdier*; Mém. de l'Acad. R. de chir. tom. 2.

Membranae tum veficae corpus, tum ipfius collum, interne obveftientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heisteri* Inst. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chûte, descente, renversement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. I. chap. 24. &c.; *Puzos* sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia intestini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE *Ign. La Chausse.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad Doring. pag. 915.; *Blegny* Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La Chausse* Diss. de hernia ventrali, et *Kirschbaum* Diss. de hern. ventriculi in disp. Chir. Haller. tom. 3. Diss. 68. 69.

Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud* Tr. des hernies, préface, p. 81.; *Sharp* Rech. Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. I. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

53 G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* libell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. I.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epist. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyschii* Adverf. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere finistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. IV. Med. Pract. part. II. sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, pag. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruysch.* Adv. Dec. II. pag. 23. Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier*, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos infernae abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner* Inst. Chir. *Ign. La Chausse* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam*.
Hernia vesicae urinariae *Salzmanni* Diss. inter *Halleri* Disp. Chir. T. III. Diss. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.
Hernie de la Vessie urinaire *Mery*. Mém. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obs. sur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, & per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsae ectopia herniosa.

57 G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diss. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp. Chir. T. 2. Diss. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiselii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obs. 115.; *Lechelii* ibid. Obs. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Tacconi* Diss. de humano monstro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obſ. de Chir. Obſ. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriuſque, verbo Encephali; per oſſium cranii non penitus oſſificatorum hiatum prorumpentis, ectopia hernioſa.

58 G. LVIII. HYSTEROLOXIA.

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obſtetric. §. 449.—507.; *Levret* Obſerv. ſur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*. cap. 46. 47. 48.; *Ruyſchii*, Obſerv. XCVIII.

Inclinaiſon, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mém. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, ſaepius gravidi, et contra quam in hyſterocele fit, abdominis clauſtris contenti ſitus in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Teſticulorum ſerior deſcenſus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiſſ. Obſerv.; *Ambr. Paraei* Lib. VII.; *Thom. Bartholini* Hiſt. Anat.; *Morgagn.* Adverſ. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV; *Quelmalzii* inter Halleri Diſput. Anatom. T. V. Diſſert. I.; *Verdier* ſur la Hernie de la Veſſie, Mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Teſticuli unius, vel utriuſque, cujus poſt nativitatem ſedes naturalior ſcrotum eſt, ſitus in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthroſis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, ſubluxatio, diſtortio, *Heiſter*. Inſt. Chir. T. I.; *Boerh*. aph. comment. T. I.; *Gorter*. Chir. repurgat. cap. VI. *Platner*. Inſtit. Chir. §. 1090—1213.

Luxation, entorſe, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Col de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in oſſium articulis diarthroſice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Offium receffus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et 5.

Offium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, feparatio, feu receffus ab invicem partialis vel totalis.

62 G. LXII. LOXARTHRUS.

Perverfio capitis offium ac mufculorum appenforum, *Duverney*, T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibbofitas fcapularis *Auctorum.*

Offium cum motu fenfibili articulatorum fitus relativus in alienum conftanter mutatus, aut obliquitas refpectiva perfiftens citra exarthrema et fpafmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

63 G. LXIII. VULNUS.

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem fuppurationemque tendens.

64 G. LXIV. PUNCTURA.

Continui folutio intus tantum extenfa.

65 G. LXV. EXCORIATIO.

Cuticulae vel cutis a carnibus fubjectis feparatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnofi, potiffimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vaforum contritio ecchymoma faepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica offis in fragmenta invicem non cohaerentia.

67 G. LXVIII.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio oſſis in duas partes rima tantum diſſitas; et alterutro ſaltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum ſolutio, vel vehemens diſtractio, cum vel ſine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA Ill. *Linn.* G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum oſſeis, cum artus, articuli, vel partis totali ſeparatione a reſiduo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium eroſio purulenta, cute profundior; cum pure ichoroſo vel utcumque vitioſo.

72 G. LXXII. EXULCERATIO.

Excoriatio ulceroſa ſuppurans.

73 G. LXXIII. SINUS.

Cavitas ulceroſa, cujus fundus amplus, ſaepe multiplex, deſinit in anguſtum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulceroſa, ſinuoſa, cujus parietes calloſi ſunt ut plurimum, aut fundus ad os carioſum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui ſicca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Cruſta ſicca, mortua, fluidis ſolidiſque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Oſſis ſuo perioſteo denudati decoloratio; aſperitas; exfoliatio et ſubſequens fragilitas ac eroſio.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret exspectandum.

ORDO I. CONTINUAE.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

81 G. III. SYNOCHUS *Galeni*.

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

82 G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de intern. affect. Foesii 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime prostratis.

83 G. V. HECTICA *Galeni et ejus Sequacium*; *Sydenhami*, p. 524.

Decursus ultra mensem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulsu post pastum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit, non omnino recedit; typus saepe confusus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remissio quotidianae typum servat. Exacerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu aegritudinis deserit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galeni.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia ſaepius maligna, quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis*, *Jouberti*, et *antiquorum.*

Eruptio puſtularum phlegmonodearum in ſuppurationem tendentium.

93 G. III. PEMPHIGUS.

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter magnitudine ſero dilute flavo turgidarum.

94 G. IV. RUBEOLA; ſic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela.

Eruptio papularum in ſquamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tuſſis ſicca, ſternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii ſemini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculoſa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices et recedens.

100 G. X. APHTHA.

Eruptio pustulosa, phlyctaenodes, et ulcerosa, in ore aut pudendis.

O. III. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo synochae vel synochi cum dolore visceris cujusdam.

101 G. XI. PHRENITIS.

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulsusque major, pyrexia acuta.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens, tussis.

104 G. XIV. GASTRITIS.

Dolor epigastrii, nausea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

105 G. XV. ENTERITIS.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogaſtrium, et umbilicum juxta epiploi extenſionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extenſione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria vel iſchuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtuſus, calor et tumor in viſceribus farctis, non ſacciformibus, cum pyrexia acuta, ſuppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio ſomnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyſpnoea ſtrangulante, dyſphagia, et pyrexia acuta.

111 G. XXI. CARDITIS.

Dolor ſub ſterno, pulſus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

112 G. XXII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

113 G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni* I. Epid. Comm. 3.

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

114 G. XXIV. SPLENITIS.

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

115 G. XXV. NEPHRITIS.

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus, cum febre acuta, dysuria, ischuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus inservientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

122 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

123 G. VIII.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

124 G. IX. NYSTAGMUS.

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

125 G. X. CARPHOLOGIA.

Motus velut convulsivus manuum, quo aegri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum exspiratione sonora, quasi stertorosa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et superstite in paroxysmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.

131 G. XVI.

131 G. XVI. CLAUDICATIO.

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibiliter, dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

132 G. XVII. RIGOR.

Totius cutis succussio frigorifera.

133 G. XVIII. ECLAMPSIA.

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

134 G. XIX. EPILEPSIA.

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

135 G. XX. HYSTERIA.

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

O. I.

O. I. SPASMODICAE.

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum exspiratione sonora.

138 G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

140 G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiante, saepius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum exspiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVAE.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

144 G. VII. DYSPNOEA.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNŒA.

Praeceps ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

147 G. X. ANGINA.

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

148 G. XI. PLEURODYNE.

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

149 G. XII. RHEUMA.

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

150 G. XIII. HYDROTHORAX.

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

151 G. XIV. EMPYEMA.

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sopore.

152 G. I.

152 G. I. CATARACTA.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

156 G. V. ANOSMIA.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHOSIS.

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

161 G. X. ANÆSTHESIA.

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

D 2 163 G. XII.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum ſuppreſſio ſeu ſitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, ſeu libidinis ſuppreſſio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac ſaepe ſenſus in organis libertati ſubditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem et ſyncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quaſdam ſyllabas literaſve pronunciandi impotentia.

168 G. XVII. PARAPHONIA.

Vocem ſolitam edendi impotentia.

169 G. XVIII. PARALYSIS.

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

171 G. XX. PARAPLEXIA.

Debilitas ſenſus et motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

172 G. XXI. ASTHENIA.

Totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas, ſenſubus integris.

173 G. XXII. LEIPOTHYMIA.

Virium mufcularium totius corporis fubitanea imminutio, pulfu fuperftite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium fubitanea debilitas cum frigore, pallore, fenfuumque obfcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et fenfuum apparens ceffatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Senfus omnis, appetitus, motus liberi, phantafiae, memoriaeque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status foporofus cum artuum flexilitate et ad quofvis novos fitus retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status foporofus a gravi pathemate fubito ortus, aegrum in eodem fitu quo prehenfus eft retinens, fine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens fopor cum pervigilio reali, vel fopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

179 G. XXVIII. LETHARGUS.

Status foporofus facile excitabilis cum fummo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

180 G. XXIX. CATAPHORA.

Status fomnolentus facile excitabilis fine febre, delirio, et oblivione.

181 G. XXX. CARUS.

Sopor profundus fine ftertore.

182 G. XXXI. APOPLEXIA.

Sopor profundiffimus cum ftertore vel fonora refpiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujufvis experientia cognofcendi, nulla definitione diftincte explicabiles funt.

O. I. VAGI.

Dolores et moleftiae vagae faepius univerfales aut cutaneae ad phlegmafias non referendae.

183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor fpontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraei* definit.

Offium dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnofa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore fufcepto, cum tuffi, coryza, &c.

187 G. V. ANXIETAS.

Moleftia quae ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI. LASSITUDO.

Moleftia cum debilitate quae ad quietem invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Moleftia quae fenfum tactus obfcurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Moleftia quae ad fcalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Molestia qualis a summo aeris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Molestia qualis a summo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

193 G. XI. CEPHALALGIA.

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine notabili respirationis laesione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta.

201 G. XIX.

201 G. XIX. CARDIOGMUS.

Gravis pertinaxque moleſtia in praecordiis, cum ſenſu ponderis et magnae molis pulſantis a minimo motu increſcens.

O. IV. DOLORES *Abdominales Interni.*

202 G. XX. CARDIALGIA.

Moleſtia in ſtomacho ſyncopem minitans.

203 G. XXI. GASTRODYNIA.

Quicumque dolor notabilis et conſtans in regione ſtomachi, qui continua animi defectione non ſtipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gaſtritis.

204 G. XXII. COLICA.

Dolor inteſtinorum.

205 G. XXIII. HEPATALGIA.

Moleſta ſenſatio, gravativa, tenſiva, aut alia quaevis in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut moleſtia in regione lienis ſine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, cruris ſtupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri ſine niſu parturitionis.

O. V. DOLORES *Externi et Artuum.*

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii.*

Dolor abdominis et spinae dorsi in brachiorum paralysin aut convulsiones desinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

213 G. XXXI. ISCHIAS.

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem saepius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor podicis citra tenesmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dysuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque, levidensibus malis, imaginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur, et se saepe diversis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut aversationes depravatae.

222 G. VII. PICA.

Alimentorum consuetorum aversatio, cum inassuetorum, sanisque insalubrium, appetitu.

223 G. VIII. BULIMIA.

Appetitus esculentorum copiae majoris quam quae digeri possit.

224 G. IX. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solito copiae potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta aversatio ut ex eorum visu, vel olfactu aeger gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

229 G. XIV.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum aversatio, saepius a morsu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

232 G. XVII. PARAPHROSYNE.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

235 G. XX. MANIA.

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

237 G. XXII. AMNESIA.

Omnis memoriae feriatio.

238 G. XXIII. AGRYPNIA.

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, desuetudine notabilis est.

O. I. SANGUIFL UXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis è gingivis saepius foetidis, putridisve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.

243 G. V. HÆMATURIA.

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

244 G. VI. MENORRHAGIA.

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

245 G. VII. ABORTUS.

Foetus immaturi, saepius cum menorrhagia ex utero exclusio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus sanguinolenti.

246 G. VIII.

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Alvifluxus per inferiora feroso-cruentus nec ater nec torminosus.

247 G. IX. HÆMORRHOIS.

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obsito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens, torminosa, saepe tenesmodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. Alvifluxus non sanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aëri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro surarum crampis.

254 G. XVI. DIARRHOEA.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestiva dejectio.

255 G. XVII. COELIACA.

Albescentium, aut chylacearum materierum dejectio.

256 G. XVIII. LIENTERIA.

Celeris ſtatim a paſtu facta ingeſtorum, vix mutatorum; dejectio.

257 G. XIX. TENESMUS.

Muci pauci frequens dejectio cum intenſa dejiciendi cupiditate, et aſſiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

258 G. XX. EPHIDROSIS *Hippocratis.*

Sudoris quantitate, qualitate, intempeſtivitate peccantis effluxus.

259 G. XXI. EPIPHORA.

Vitioſus ex oculis humoris lachrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorræi*, Def. Med.

Humoris ſeroſi, mucoſive e naribus effluxus ſine ozæna, ſæpius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivae vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5.

Muci, lymphae, vel cujuſcumque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subita poſt paſtum potulentorum cum magna ſiti per urinae vias, emiſſio.

264 G. XXVI.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, saepius ardens, urinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentae, albescentis, aut viscido-mucosae materiei mictio.

267 G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroso-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

268 G. XXX. GONORRHOEA.

Stillicidium fluidi seminalis ex urethra, aut ex vagina.

269 G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cusson.*

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

270 G. XXXII. GALACTIRRHOEA.

Stillicidium lactis ex mammis.

271 G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn.* gen.

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

275 G. I. TABES.

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

276 G. II. PHTHISIS, *Graec.*

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et utplurimum puris sputo.

277 G. III. ATROPHIA.

Macies sine febre.

278 G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.*

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescentia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescentia, mollis, pallida, non elastica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescentia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens ; opus generationis subsequens et partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicae contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni.*

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaesthesia.

288 G. XIV. ASCITES.

Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis et fluctuosus.

289 G. XV. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate diversus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, ſeu elaſticus et levis.

292 G. XVIII. METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogaſtrii ex urinae retentione ſaepius intra veſicam.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Synopſis.

Tumor ſcirrhoſus glandularum colli, meſenteriique, cum labiis et naſo craſſioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae ſetaceae vel corniculatae cutim exaſperantes.

298 G. XXIV. MALIS.

Tumores ſaepius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiformibus, paſſim enata.

299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excreſcentiae fungoſae, mori inſtar granuloſae ſaepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici saepius contagiosi qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

300 G. XXVI. SYPHILIS.

Post impurum concubitum ulcuscula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potissimum tibiarum.

302 G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosa, in extremis artubus anaesthesia.

303 G. XXIX. LEPRA.

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

304 G. XXX. SCABIES.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae, manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginosus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falso nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis; saepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque defoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.*

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquamatione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

PARS

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

Ab Illuſtri

CAROLO A. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upſaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

Febriles (e ſanguine in medullam.)

	EXANTHEMATICI.	I
	CRITICI.	II
	PHLOGISTICI.	III
Temperati		
Nervini		
Senſationis	DOLOROSI.	IV
Judicii	MENTALES.	V
Motus		
	QUIETALES.	VI
	MOTORII.	VII
Fluidi Secretionis.		
	SUPPRESSORII.	VIII
	EVACUATORII.	IX
Solidi.		
Interni	DEFORMES.	X
Externi	VITIA.	XI

EXAN-

EXANTHEMATICI	Febris cum efflorescentia cutis maculata.
CRITICI	Febris cum Urinae hypostasi lateritia.
PHLOGISTICI	Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.
DOLOROSI	Doloris sensatio.
MENTALES	Judicii alienatio.
QUIETALES	Motus abolitio.
MOTORII	Motus involuntarius.
SUPPRESSORII	Meatuum impeditio.
EVACUATORII	Fluidorum evacuatio.
DEFORMES	Solidorum facies mutata.
VITIA	Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

I. EXAN-

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctaenae (273) aliquot in Abdomine ſive Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) maligniſſima, funeſtiſſima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) ſeu *Bubones* (271) gangraenoſi (233).

Febris Synocha (12) acutiſſima, funeſtiſſima, Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Puſtulae (274) eryſipelaceae, ſuppurantes, eſcharoticae (280), deciduae, cicatriſantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evaneſcenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172), Tuſſis (155) ſicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, ſuperficialia, inſenſibilia.

Febris exacerbans (23), Aſthenia (92), Agrypnia (130).

VI. SYPHILIS.

Nodi (262), *Ulcuſcula*, *Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore oſtocopo (61), Marcore (209), Stranguria (196), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immerſae, diverſicolores, confertae, intacta facie, pruriginoſae.

Febris Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginoſa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evaneſcentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTHA.

Eſcharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obſcura, cum Somnolentia (96).

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS.

Macula rubens, urens, preſſione diſſimulanda, tumidiuſcula, ſuperficialis, dilatabilis, deſquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Eryſipelas* (10) eſt.

Dyſenteria (191) ad Contagioſos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis ſymptomata imprimis ſunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anaeſtheſia* (118), *Lipyria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.
Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.
Febris terminanda intra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.
Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.
Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.
Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.
Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.
Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.
Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.
Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.
Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.
Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *sit, aut potius* Rheumatismus (62).
Apyria *est deflagratio febris.*
Phthisis (208) *posset post Hecticam* (24) *collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.*
Lethargus (98) *cum Febricula his affinis est.*

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*

Febr. Synocha (12), Dyspnoea (160), Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleuritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Inteſtini.*

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani.*

Febr. Proctica (59) cum Teneſmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Veſicae.*

Febr. Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali.*

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Aſthenia (92), Immobilitas, Anaeſtheſia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNACHE.

Inflammatio (231) *Faucis.*

Febr. Synocha (12), Tuſſis (155) Aglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158) Linguae intumeſcentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis.*

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris.*

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis.*

Febr. Tetartophia (22), Respiratio intersecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri.*

Febris, Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externae.*

Febris ex partis externae tumore pulsatorio, rubore tensivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent.*

Protypus Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delirium (65) *quasi primus gradus Phrenitidis est.*

IV. DO-

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tensivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor pressorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oesophagi dolor rancido-deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiae dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigastrii.

L. COLICA.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, suspiria (150).

LIII.

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tussi (155), Haemoptysi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus;

a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus;

a Periostio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.

Musculorum dolor ad motum;

a Tunica cellulosa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi necessitatem inducens.*

Raphania (145) *dolore intenso his affinis: Ob Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Insania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Insania chronica, universalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Insania chronica, universalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Insania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.

Insania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Insania chronica, partialis, moesta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreae* (*saepe a morsura Insecti*).

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (*saepe a morsura Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141) et Sardiasi (125); (*saepius praecedenti maritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum rerum*.
(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superstite Pulsu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore.

XCV. ASPHYXIA.

Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia conſtans, levis, febrilis, Delirio (65) obliviofo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conſtans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpiratione que tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpirationeque ſtertorofa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor conſtans partium ſub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor conſtans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor conſtans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRI-

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. CATARACTA.

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. AMAUROSIS.

Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilatata.

CXI. SCOTOMIA.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Gustus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus sensationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muſcularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtentio violenta, ſubitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165); Suffocatione (158), Anxietate (89) Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis; cum inſenſibilitate.

CXXX.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſcerisve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva; Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis sibilans elocutio ab arescentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inspiratio intersecta, singultuosa, cita, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.

Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.

Ad sinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium subigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.

Ad sanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Respiratio angustatione faucium continua, sine febre.

A Tracheae angustatione.

CLIX. EMPYEMA.

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A pure in cavum Thoracis effuso.

CLX. DYSPNOEA.

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A pulmonum substantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per pulmones difficili transitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

Ab Intestiniorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus cum abdominis intumescentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Foecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

Menstrua suppressa s. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.
Lochiorum suppressio.
CLXX. AGLACTATIO.
Lactis defectus.
STERILITAS.
Geniturae suppressio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.
Auris purulentus fluxus.
CLXXII. EPIPHORA.
Oculi lacrymalis fluxus continuus.
CLXXIII. HÆMORRHAGIA.
Naris sanguineus fluxus.
CLXXIV. CORYZA.
Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus.
CLXXV. STOMACACE.
Oris sanguinea e gingivis cruentatio.
CLXXVI. PTYALISMUS.
Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. SCREATUS.
Faucis muci sonora evacuatio.
CLXXVIII. EXPECTORATIO.
Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.
CLXXIX. HÆMOPTYSIS.
Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.

CLXXX. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI. RUCTUS.

Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIII. VOMITUS.

Rejectio ingestorum convulsiva.

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) sanguinis.

CLXXXV. ILIACA.

Vomitus (183) cum Obstipatione (166) fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Colica (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio *Foecum* liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. COELIACA.

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. CHOLIRICA.

Diarrhoea (187) rubella, absque Colica.

CXCI. DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica (50), Tenesmo (193).

CXCII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), absque Colica.

CXCIII.

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX. GLUS.

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Massae carneae, intus cysticosae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione.*

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescentia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (228) intumescentia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematosa (229) intumescentia.

CCXVI.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematoſa (229) intumeſcentia, hiantibus ſuturis cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodoſa intumeſcentia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumeſcentia, conſtans, ſonora.

CCXX. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumeſcentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXI. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematoſus (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta (78).

CCXXIII. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Laſſitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obſtipatio Bilis*).

CCXXV. PLETHORA.

Rubedo corporis a diſtentis vaſis ſanguineis, cum Dyſpnoea (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anaſarca (215), *Aſcites* (217), *Hypoſarca* (218), *Hydrocephalus* (216), *Oedema* (229), *et Tympanites* (219).

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exſucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVII. DIGITIUM.

Articuli exſiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intenſiſſimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam celluloſam Partis.

Tumor elaſticus, concolor, ſubdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha ſtagnans intra tunicam celluloſam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, veſpertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effuſus in tunicam celluloſam.

Tumor obſoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obſtructus in vaſis.

Tumor tenſus, calidus, ruber, pulſans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio ſuppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio ſ. Suppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa.

Cutis livens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente.

CCXXXIV.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium solidorum partis.
Mortificatio putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.
(*Solutiones Continui*).

CCXXXV. FRACTURA.

Ossis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Geniculi solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copiosus e substantiae dissolutione.

CCXL. VULNUS.

Substantiae dissolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutisque *laceratione* factum.

CCXLIII. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eschara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulae eroſio madens dolenſque.

CCXLVIII. RHAGAS.

Fiſſura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae*).

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnoſae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *ſuperficiale* ſerpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depaſcens, cicatricem inducens.

CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) ſuppurati.

Ulcus putridum, ſerpens, vaſis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Highmori*.

Ulc. occultum e Naribus foetens.

CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloſo-vaginatum*.

Ulc. ſinuoſo penetrans, intus cortice obtectum, ore anguſtatum.

CCLV.

CCLV. CARIES.

Ulcus *Oſſis* ſeparato perioſtio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens; ſanie paſſim nigra ſe prodens.

CCLVI. ARTHROCACE.

Ulcus *Medullae* cum oſſis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore oſtocopo (61).

CCLVII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Partis ſtigma dolore furioſo.

CCLVIII. PARONYCHIA.

Serum corruptum ſub *tendinibus* perioſtioque.

Partis rubor dolentiſſimus, os deſtruens.

CCLIX. PERNIO.

Partis uſtio *Gelu* facta.

Pars albo caeruleſcens, tempeſtatibus recrudeſcens, ſaepe exulcerans.

CCLX. PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a *frigore*, in caſum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in ſuppurationem vergens.

CCLXI. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem ſecans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXII. LEPRA.

Puſtulae (274), Eſchara (280) ſicca colorata, cum *Nodis* immerſis mobilibus indolentibus fuſcis Rhagadibuſque (248).

CCLXIII. TINEA.

Puſtulae (274) *Capillatii* ſiccae, eſchara (280) albo-flaveſcente, *Piliſque* abbreviatis erectis bulboſo-radicatis.

CCLXIV. ACHOR.

Puſtulae (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinoſo.

CCLXV. PSORA.

Puſtulae (274) ichoroſae, eſcharoticae (280), noctu imprimis pruriginoſae (64).

CCLXVI. LIPPITUDO.

Puſtulae (274) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVII. SERPIGO.

Puſtulae (274) ſiccae, obſoletae, ſerpentes, ſubfarinaceo-deſquamantes.

CCLXVIII. HERPES.

Puſtulae (274) eſcharoticae (280), baſi communi eryſipelacea (10).

CCLXIX. VARUS.

Puſtulae (274) *Glandularum ſebacearum* rubrae, diſperſae, chronicae.

CCLXX. BACCHIA.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculiſque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXI. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in ſuppurationem tendens.

CCLXXII. ANTHRAX.

Glandula ſubcutanea inflammata, in ſuppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, eryſipelaceus (10), immerſus, dolentiſſimus, ſuppurandus apice acuto, puſtula purifera.

CCLXXIII. P H L Y C T Æ N A.

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

CCLXXIV. P U S T U L A.

Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure.

CCLXXV. P A P U L A.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

CCLXXVI. H O R D E O L U M.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVII. V E R R U C A.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CCLXXVIII. C L A V U S.

Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

CCLXXIX. M Y R M E C I U M.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. E S C H A R A.

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

V. T U M O R E S protuberantes.

CCLXXXI. A N E U R I S M A.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. V A R I X.

Venae dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, aſper, concolor, indolens, rotundatus, preſſione inſenſilis.

CCLXXXIV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, ſolidiuſculus, preſſione obtuſe ſentiens.

CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliuſculus, indolens abſque cyſtide.

CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capſulaeque tenſione expreſſa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulpoſus concolor.

CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulpoſus, indolens.

CCLXXXVIII. NATTA.

Tumor tunicatus, muſculis irradicatus, eminens, pulpoſus, indolens.

CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor ſupra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum proceſſibus dehiſcentibus.

CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *oſſe* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCI. HERNIA.

Inteſtini obtecti ultra propriam ſedem protruſio.

CCXCII.

CCXCII. PROLAPSUS.

Viſcus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIII. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCV. PTERYGIUM.

Cuticula excreſcens e cantho oculi, ſuperficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

Palpebra inferior reſupinato-inverſa.

CCXCVII. PHIMOSIS.

Praeputii intumeſcentia inflammata, glandem denudans incarceranſve.

CCXCVIII. CLITORISMUS.

Clitoridis intumeſcentia extra ſinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. LORDOSIS.

Oſſium incurvatio.

CCCII. DISTORTIO.

Oſſium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi diſtorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi ſurſum viſio palpebra ſuperiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA.

Oculi viſus nocturnus.

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi viſus remotus.

CCCVIII. MYOPIA.

Oculi viſus approximatus.

CCCIX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in ſuis alveolis.

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium ſuperius oris fiſſum.

CCCXI. APELLA.

Praeputii abbreviatio abſque inflammatione.

CCCXII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indiſſolubilis.

CCCXIV. HIRSUTIES.

Pili copioſiores longioreſque.

CCCXV. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVI. TRICHIASIS.

Ciliorum diſtortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXVIII. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depressa, lata.

CCCXX. VIBEX.

Lineae *sanguinicolores* sub cuticula.

CCCXXI. SUDAMEN.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evanescentes.

CCCXXII. MELASMA.

Macula *caerulescens* in parte tecta.

CCCXXIII. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

CCCXXIV. LENTIGO.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

CCCXXV. EPHELIS.

Color *fuscus* partis insolatae.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, malisque
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

THEORIA.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec vicissim per solida praeparat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo spirituoso liquido corticali, sed *flagrat* electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingratum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.
7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab acescente; *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejecit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (*a*).
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (*b*), ut tota se his opponat.

(*a*) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.
(*b*) Dolor Dolorem trahit.

10. COR-

10. CORTICALE ſolidum deteritur vitiaturque quotidie; adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*; eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverſe, unde defectus, *Morbi* dicti.

11. MORBI tolluntur contraria cauſſa (*c*); hanc ut citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

12. CONTRARIA haec ex ſapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt: E contrariis itaque ſaporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae.*

(*c*) Morbi morbis curantur.

QUALITATES MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

	Agunt in *Corticale* Vitale: in *Fluidis*.	in *Solidis*.		
1 AQUOSA.	Mundificantia,	Humectantia.		
	Absorbentia,	Exsiccantia	SICCA.	1
2 ACIDA.	Refrigerantia,	Attenuantia.		
	Balsamica,	Tonica	AMARA.	2
3 DULCIA.	Edulcorantia,	Impinguantia.		
	Incidentia,	Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSA.	Inviscantia,	Lubricantia.		
	Penetrantia,	Abstergentia	SALSA.	4
5 PINGUIA,	Obtundentia,	Emollientia.		
	Inspissantia,	Adstringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Sensum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spasticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

PARS

PARS TERTIA.

DEFINITIONES

GENERUM

MORBORUM

A Clariſſimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

Philos. et Medic. D. Hujusq. Profess. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM MORBORUM.

I. FEBRES. Innati caloris augmentum præternaturale, cum oris ficcitate et gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctae, vel perverſae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu ceſſat; poſteaque revertitur praevio frigore.

I. SIMPLICES.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, ſequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo ſexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo ſeptimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo; recurrit.

XI.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

I I. *DUPLICATAE.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet; et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. *TRIPLICATAE.*

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUAE.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES.*

XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium conſtans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior, cum immenſa ſiti, et ſicciſſima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, et magno virium lapſu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus ſpecies ſunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua ſopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus parvus et obſcurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decurſum crebri horrores rigoreſve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio uſque ad criſin ſingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus eſt, et implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

XXVIII.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averſatione liquidorum, ſingultu, convulſione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oſcitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginoſa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagioſa, acutiſſima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut veſiculae oriuntur cum leipyria, ingenti ſiti, ſpiritu, ſudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nauſea, vomitu, pulſuque parvo ac obſcuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis ſicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae ſubſidentia.

II. *COMPOSITÆ.*

1. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagioſa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, ſenſim in puſtulas purulentas, eſcharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII.

XLII. VARICELLA *.

Variolae spuriae ; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIÆ.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

M 3 XLIX.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

LII. MEDIASTINA.

Mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, urgente morbo syncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris leipyria, dolor et ardor in epigaſtrio, ſitis, vomitus ingeſtorum, ſingultus.

LVII. ENTERITIS.

Inteſtini inflammatio; febris aſſodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et ſtercoris retentio, aut dyſenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tenſivus, tuſſis ſicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtenſio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Meſenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae ſimilis, egeſtiones chyloſae et ichoroſae, nullo doloris ſenſu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigaſtrica et hypogaſtrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris aſſidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOILITIS.

Muſculorum abdominalium inflammatio; ſymptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis socia.

LXXIV.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatiſmo juncta, multus ſudor, interdum puſtulae purulentae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor ſpinae, haemorrhoides, aut ſaltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri ſuperveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum in ſuppurationes tranſeunt, ſuperveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum ſudore colliquativo et phthiſi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profuſio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profuſio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tuſſim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulſi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejuſve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; ſanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquoſa rubella inſtar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profuſio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae ſanguine urinae exquiſite permixto perfunditur, ut ea quaſi dilutus et tenuis ſit ſanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e veſica dolorifica, qua ſanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo ſubſidens in grumos concreſcit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides veſicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis ſine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor ſanguineus; ſanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profuſio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola ſubſequente.

II. *APOCENOSES.*

XCVIII. CATARRHUS.

Tuſſis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus: catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copioſa ſalivae profuſio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copioſa puris aut ſanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tuſſim.

CV. DIARRHOEA.

Copioſum ſinceriorum humorum ex alvo profluvium, ſine vehementi ſenſu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris ſinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum descendunt, alimentis assumptis substantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cremoris specie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita seminis, liquoris prostatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda seminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiante ore duci potest.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio, cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Moleſta ſenſatio circa praecordia, quae praeſentem rerum ſtatum faſtidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad ſcalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Senſus frigoris dolorificus in parte muſculoſa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago*, *ischias*, *glossagra*, et *pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cujus species *chiragra* et *gonagra.*

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupatis.

CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

CLII.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis et pulſatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus, cum nauſea ſaepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae denſe rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucoſa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvageſ.* et *Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium ſimilis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium ſanguinis uterini menſtruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laborioſus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui ſine arte prorſus abſolvi non poteſt.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis ſtimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities ſcroti cum intenſa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in oſſe fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus oſſium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem at violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulsiva universalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore.

CLXXXIX.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepsia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate sensuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulsio cum spastica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procursiva. *Tarantismus* est species.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio: malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aeris e pulmonibus expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *s. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *s. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *s. Risus Sardonius.*

Involuntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.

CCXIII.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *s. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *s. Æstus volaticus.*

Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Senſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua ſe aegri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium ſub collo; aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS, *ſ. Catoche.*

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſervans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *ſ. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Viſus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae viſioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas ſine ſenſibili oculorum labe, praeter mydriaſin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obſcuritas, viſum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Viſus noctu ſaltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Viſus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Viſus dimidiatus.

CCXLVI. DYSECOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum stridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaesitas.*

Vitiosa literarum s et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

CCLXI. B A T T A R I S M U S.

Vitium pronunciationis, quo ſermo praecipitatur, unaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. S U S P I R I U M.

Inſpiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. O S C I T A T I O.

Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. P A N D I C U L A T I O.

Oſcitatio cum artuum extenſione.

CCLXV. A P N O E A.

Reſpiratio adeo rara et parva, ut plane ſpiritus periiſſe videatur.

CCLXVI. M A C R O P N OE A.

Reſpiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. D Y S P N OE A.

Reſpirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. A S T H M A.

Reſpiratio difficilis periodica, chronica, cum ſenſu anguſtiae in faucibus.

CCLXIX. O R T H O P N OE A.

Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto cervice peragenda.

CCLXX. P N I G M A, *Catarrhus ſuffocativus.*

Difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſuum motuſque interceptione, ſtertore, pulſuque intermittente.

CCLXXI. R E N C H U S, ſ. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. R H O C H M O S, ſ. *Ronchus.*

Sonus ſtertoroſus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido; tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPE-

VII. HYPERÆSTHESES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum viſu, olfactu, aut guſtu percipiendarum; talis averſatio, ut ex earundem perceptione gravia ſymptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverſantium, quae non adſunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua ſubito viſui omnia nigra ſe repraeſentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruſcans.

CCXCI. DYSOPIA.

Viſus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non exiſtentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum ſemetipſo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus deſiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehemens desiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, ſine febre lenta et hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at ſine dyſpnoea et tuſſi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyſpnoea et tuſſi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyſpnoea et effuſione aquae intra pectus ſtrepitum concuſſione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, ſcroti, et crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium.

Abdomen impulſum ſonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops ſaccatus pleurae, peritonaei, aut viſceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulſatione ſonitum edens, cum obſtipatione et atrophia.

* In *atrophia* ſola pinguedo abſumitur, nec aeque reſtituitur; in *tabe* et *phthiſi* caro ſimul minuitur.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogaſtrii ab utero flatu diſtento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagioſa ex contagio venereo; cum tumoribus oſſium et ulceribus faucium partiumque obſcoenarum, praegreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPRA *Graecorum*, *ſ. Pſora.*

Pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis ſurfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, ſ. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, ſaniem foetidam cruſtoſam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, *ſ. Rhopaloſis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoſo ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo poſſint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituve viſceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu foetus extra uterum.

CCCXXVII.

CCCXXVII. G A N G R Æ N A.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. S P H A C E L U S.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

IX. P A R A N O I Æ.

CCCXXIX. A T H Y M I A.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. D E L I R I U M, *Paraphrosyne.*

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. M A N I A.

Insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasin* pro speciebus habeo.

CCCXXXII. M E L A N C H O L I A.

Insania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

CCCXXXIII. E C S T A S I S.

Insania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. E C P L E X I S.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

CCCXXXV. E N T H U S I A S M U S.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis*, *Fatuitas*.

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia*.

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pavor* ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. *INFLAMMATIONES*.

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in summitate digitorum.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab ustione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio aut oedematodes, tumor praeputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. *TUMORES.*

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi saltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum sordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV. ONYX.

Abſceſſus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abſceſſus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abſceſſus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegreſſa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, ſimplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minuſque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute ſubito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugaciſſima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumescentia abdominis subita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, livescens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumorisve specie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus species *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini insidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus.*

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida.*

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

CCCLXXXIX.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti.*

Tumor tunicae ſcroti celluloſae aquoſus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumeſcentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aere celluloſum cutis habitum ingreſſo formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae veſicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Inteſtini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muſculi obliqui ab ingreſſo inteſtino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in ſcroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.

CCCC. **ENTEROCELE,** *Ovalaris.*

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. **ISCHIATOCELE.**

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.

CCCCII. **ELYTROCELE.**

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. **HYPOGASTROCELE.**

Hernia inteſtini ventralis.

CCCCIV. **CYSTOCELE.**

Prominentia veſicae per muſculi obliqui annulum; ſub qua urina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.

CCCCV. **CYRTOMA.**

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. **HYDRENTEROCELE.**

Tumor ex hernioſo et hydropico compoſitus.

CCCCVII. **VARIX.**

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. **ANEURISMA.**

Tumor arteriae mollis et pulſans.

CCCCIX. **CIRSOCELE.**

Tumor arteriarum venarumque ſpermaticarum inaequalis; renitens.

CCCCX. **GASTROCELE.**

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipſo illo, poſt paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibuſque ſtipatus.

CCCCXI.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. T O F U S.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. F L E M E N.

Tumor pedis circa talos.

III. *E X T U B E R A N T I Æ* *.

CCCCXXVI. V E R R U C A.

Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum, ſeſſile vel penſile. Unde ſpecies *Achrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium.*

CCCCXXVII. P O R R U S.

Verruca in obſcoenis mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. C L A V U S.

Tuberculum album, rotundum, calloſum, in digitis plantiſque pedum.

CCCCXXIX. C A L L U S, *ſ. Tylloma.*

1. Obdurata ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae ſine ſenſu eſt, in ulcere.

CCCCXXX. E N C A N T H I S.

Intumeſcentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. P L A D A R O T I S.

Tuberculum fungoſum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. P I N N U L A.

Excreſcentia corneae tunicae inhaereſcens.

CCCCXXXIII. P T E R Y G I U M.

Excreſcentia, membranulae forma, rubra, ſupra album oculi.

CCCCXXXIV.

* Extuberantiae ſupra cutim eminent; tumores intra aut ſubter eam exiſtunt.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abſceſſum fere deſinens; quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere ſuperiori innaſcens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA *Roſacea.*

Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Aſperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ et PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Puſtula ardens alba, ſubrubra aut ſublivida, ſanie ſubcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Puſtula ſubflavo humore diſtenta, lucida, illi ſimilis; quae ab ambuſtione erumpit, non manifeſto dolens. In capite *Pſydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo.*

Papula ardens, cutem ſerpentibus minimis puſtulis erodens. *Purpura ſcorbutica*, quam vocant, veriſſima *ſerpigo* eſt.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur; quaedam humidiores, quaedam ficciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. AQUULA.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa, Sudamina.*

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore et sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens; contagiosa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Pustula ab ustione contracta.

V. *MACULÆ.*

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melasma* speciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morſui ſimiles, magnitudine et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, lateſcentes, et plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, ſubflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fuſca, multiplex, in facie potiſſimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae ſubtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini ſimiles pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. *DISSOLUTIONES.*

1. *Apospasmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depressa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis.*

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Ossis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica; plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callosis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in osse cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. T I N E A.

Ulcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. A R G E M O N.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. Æ G I L O P S.

Anchilops in ulcus converſum.

D. O Z Æ N A.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exſtillat.

DI. A P H T H Æ.

Ulcera oris aut pudendorum, ſuperficiaria, mucoſa.

DII. I N T E R T R I G O.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a ſudoris vel urinae acrimonia.

DIII. R H A C O S I S.

Excoriatio ſcroti laxati.

VII. *C O N C R E T I O N E S.*

DIV. A N C Y L O B L E P H A R O N.

Palpebrarum inter ſe conglutinatio.

DV. S Y N I Z E S I S.

Pupillae concretio.

DVI. D A C R Y O M A.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. A N C Y L O G L O S S U M.

Linguae concretio cum partibus ſubjectis, loquelam, ſuctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. A N C Y L O S I S.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extenſio prohibetur.

DIX.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur; sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et ſordes, quae in ſenili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Diviſum ſemel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Oſſium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi pulvere ſint conſperſi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum caſus, qui tabeſcentibus et ex morbo graviore convaleſcentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiaſis* ejus ſpecies; item *Calvities* et *Pelada.*

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie calloſa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

S DXXXIII.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus*, *Plautus*.

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum; sed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa effluit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae, quasi cornua, nascuntur.

DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, musculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vasorum, positura viscerum perversa, bullae aereae in venis et pulmonum superficie, aneurismata aortae, angustiae praeternaturales vasorum et ductuum, ipsorumque concretiones.

PARS

PARS QUARTA.

GENERA MORBORUM PRÆCIPUA DEFINITA.

ADDITIS

Ex SAUVAGESIO SPECIEBUS,

ET IN MELIOREM ORDINEM REDACTIS.

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771.

SERIES CLASSIUM et ORDINUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATA.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATA.
II. ADYNAMIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.
II. DYSCINESIÆ.
III. APOCENOSES.
IV. EPISCHESES.
V. TUMORES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DIALYSES.

CL. I.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Poſt horrorem pulſus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum.*

ORDO I. FEBRES.

Praegreſſis languore, laſſitudine, et aliis debilitatis ſignis; pyrexia ſine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.
Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxyſmis pluribus, apyrexia, ſaltem remiſſione evidente interpoſita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, conſtantes.

Intermittentes *auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. O. II. V. Cl. I. O. I.
Remittentes *auctorum* S. Cl. II. O. II.
Exacerbantes L. CL. II. O. III.
Continuae V. Cl. I. O. II.
Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap. 13.
Continuae remittentes, *Boerh.* 727.
Compoſitae ex acuta periodo, *Junck.* Tab. 82.
Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. ſpec. L. V. cap. I.
Continentes *Mortoni*, Exerc. II.

Nota. *Continentem ſcholarum nullam eſſe putamus.*

GENUS I. TERTIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum.

Tertiana

Tertiana *auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium universum manifestante, Halae 1706. Ejusd. Casual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. *Cleghorn's* diseases of Minorca, chap. III. *Senac* de recond. febr. natura.

Tertiana est vel

I. Interposita apyrexia; quae

1. Variat paroxysmi duratione.

A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18.
Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140.

2. Variat paroxysmorum recursu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus; alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galeni*, *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus notabili.

Haemitritaeus, *Celsi* L. III. cap. 3.
Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143.
Semitertiana ſecundi ordinis, *Galeni Spig.* L. II. c. 5.
Amphimerina hemitritaeus, S. ſp. 8.
Amphimerina pſeudo - hemitritaeus, S. ſp. 9.

N. *Fortaſſis hemitritaea omnis ad remittentes relegari debet, ſed affines ſeparare nolui.*

3. Variat ſymptomatibus.

G. Tertiana affectibus ſoporoſis ſtipata.
Tertiana carotica, S. ſp. 10. *Werlhof.* de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.
Tertiana hemiplegica, S. ſp. 20. *Werlhof.* ibid.
Quotidiana ſoporoſa, S. ſp. 8. *Car. Piſ.* obſ. 175. 176.

H. Tertiana ſpaſmis et motibus convulſivis ſtipata.
Tertiana aſthmatica, S. ſp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.
Tertiana hyſterica, S. ſp. 8. *Wedelii* A. N. C. Dec. I. A. II. obſ. 193.
Hyſteria febricoſa, S. ſp. 8.
Tertiana epileptica, S. ſp. 16. *Calderae* Trib. med. p. 225. *Lautter.* Hiſtor. med. bienn. Cap. II. caſ. 2.
Quot. epileptica, S. ſp. 3. Edinb. Eſſays, Vol. V. P. 2. art. 49.
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Ecclampſia febricoſa, S. ſp. 17.
Tertiana tetanodes *Medici Beobacht.* I. Band. p. 24.
Amphimerina ſpaſmodica, S. ſp. 16.
Tetanus febricoſus, S. ſp. 10.

I. Tertiana efflorescentia cutis ſtipata.
Tertiana petechialis, S. ſp. 3. *M. Donati*, L. III. Cap. 14. *Lautter.* hiſt. med. Cap. II. caſ. 10.
Tertiana ſcorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A. II. Obſ. 193.
Tertiana urticata, S. ſp. 22. *Planchon*, journ. de med. 1765. *Clegh.* Minorc. p. 157.
Tertiana miliaris, S. ſp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Ter-

K. Tertiana phlegmasia stipata.

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. 1. Sect. 3. *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.

Tertiana arthritica, S. sp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap. IX. hist. 22. *Lautt.* l. c. cas. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller.* prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.

Tertiana syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminósa, S. sp. 18. *Stisser.* in act. Helmstad. *Van den Bosch.* const. epid. verminos. ann. 1760, &c. *Lancisi* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. Illust. *Pringle* diseases of the army, p. 98. *Ramazzini* const. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

5. Variat ratione causae remotae.

Tertiana accidentalis S. sp. 12. *Sydenham.* cap. 5.

Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker.* tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

II. Interposita remissione tantum.

Tritaeophya, S. G. 85.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem etiam homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum sit efferri possit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et synonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.

Tertiana perniciosa quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis et mille accidentibus periculosissimis implicata existit. *Mercat.* de febr. L. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Divers.* de febri pestilent. cap. X.

Tertiana maligna pestilens *River.* L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. II. cap. 3.

Tertiana solitaria, *Tort.* Therap. spec. L. III. c. 1.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae, *Tort.* ib.
Tertiana subcontinua, S. sp. 19.
Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.
Amphimerina semiquintana, S. sp. 24.
Tritaeophya deceptiva, S. sp. 10.

Tertiana comitata, *Tort.* loc. cit.

a. Tertiana cholerica sive dysenterica, *Tort.* ibid. *Lautter.* hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. *Morton.* app. ad Exerc. II.

b. Tertiana subcruenta sive atrabilaris, *Tort.* Ibid. *Cleghornio* nunquam visa.

c. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter.* Hist. med. cas. 15, 18. 23.
Amphimerina cardiaca, S. sp. 5.

d. Tertiana diaphoretica, *Tort.* ibid.
Tritaeophya typhodes, S. sp. 4.
Tritaeophya elodes, S. sp. 5.

N. *De typo febris sudatoriae Boyeri* Meth. à suivre dans les mal. épid. *ex ipsius descriptione non liquet; et ad typhum potius referrem.*

e. Tertiana syncopalis *Tort.* ibid. *Lautter.* cas. 11. 12. 13. 15. 16.
Tritaeophya syncopalis, S. sp. 1.
Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.
Amphimerina humorosa, S. sp. 6.

f. Tertiana algida, *Tort.* ibid. *Lautter.* cas. 13.
Amphimerina phricodes, S. sp. 7.
Amphimerina epiala, S. sp. 3.
Tritaeophya leipyria, S. sp. 9.
Tertiana leipyria, S. sp. 23. *Valcarengi* med. ration. p. 18.

g. Tertiana lethargica, *Torti* ibid.
Tritaeophya carotica, S. sp. 7. *Lautter.* 1. 7. 14.
Tertiana apoplectica, *Morton* Ex. I. c. IX. hist. 25.

Ter-

Tertiana soporosa, *Werlhof.* de febr. p. 6.

Febris epidemica Urbevetana *Lancisi* de noxiis pal. effluv. l. II. cap. 3.

N. *Hactenus fere ad ductum experientiss. Torti, sed sequentia etiam apponenda sunt.*

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Tritaeophya assodes, S. sp. 6.

Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. sp. 11. *Raym. Fort.* de febribus, pag. 24.

Tritaeophya causus, *Hipp.* S. sp. 2.

Febris ardens, *Boerh.* 738.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* L. 1. ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pest. phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus, *Cober.* obs. castr. Hungar. dec. 1. obs. 6. &c. Vide postea N. ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Corn. Gemma.*

Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Mort.* app. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661 — 1664, et in epist. ad *H. Paman* ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* prax. med. app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemius Leidensis, *Fanois* Diss. apud *Haller.* Disp. tom. V.

Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castrenses epidemiae, *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.

Febris cholerica minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud *Haller.* Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.

Febris biliosa Lausannensis, Cl. *Tissot* de febr. bilios.

Tritaeophya Wratislaviensis, S. sp. 3. *De Hahn* Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* des. of Barbadoes.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* med. Edin. Diss. inaug. 1768.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Rouppe* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* med. Hasslar. Essay on the diseases of hot climates.

N. *Tertiana remittens symptomatica est.*

Tritaeophya lactea, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. Cas. 57.

G. II. QUARTANA.

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum.

Quartana *auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

B. Quar-

B. Quartana paroxyſmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. ſp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyſmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. ſp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana duplex, S. ſp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana triplex, S. ſp. 5. V. 14. *Barthol.* H. anat. c. 1. 95.

2. Variat ſymptomatibus.

Quartana cataleptica, S. ſp. 7. *Bonet.* Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatoſa, S. ſp. 15. *Werlhof.* de febr. *C. Piſonis* obſerv. de morbis a colluvie ſeroſ. obſ. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. ſp. 8. *Scholzii* Conſ. 379. 380.

Quartana hyſterica, S. ſp. 10. *Morton.* Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. ſp. 9.

Quartana metaſtatica, S. ſp. 17.

Quartana amens, S. ſp. 12. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

Quartana ſplenetica, S. ſp. 2. *Etmuller.* Coll. conſult. caſ. 25.

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana ſyphilitica, S. ſp. 6. *Plateri* obſ. L. III. p. 676. Edinb. Eſſ. art. XLVII. ob. 8.

Quartana arthritica, S. ſp. 11. *Muſgr.* de arthr. ſympt. cap. IX. H. 4. et 5.

Quartana ſcorbutica, S. ſp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diſſ. IV. *Tim.* L. VIII. caſ. 18.

II. Inter-

II. Interpofita remiffione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum*.

Species funt.

Tetartophya fimplex, S. fp. 1.

N. *Quartana continua Joeli feptuagenario nunquam vifa eft. Franc. Joelis op. tom. V.*

Amphimerina femiquartana. S. fp. 23.

Tetartophya femitertiana, S. fp. 5.

Tetartophya maligna, S. fp. 6. *Lautter.* hift. med. caf. 21. *M. Donat.* L. III. cap. 14. ex *M. Gatenaria. Horft.* L. 1. obf. 15.

Tetartophya carotica, S. fp. 4. *Werlhof.* de febr. *Bianchi* hift. hep. pars III. conft. ann. 1718. p. 751.

Tetartophya fplenalgica, S. fp. 2.

Species funt.

N. *Neque febris Ferneliana Raym. Fort. neque febris qua mortuus eft Fernelius ex genere remittentium fuere.*

Tetartophya hepatalgica, S. fp. 3. *Car. Pif.* in praefat. p. 33.

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates fubjunximus.

Erratica quintana, S. fp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Foreft.* L. III. obf. 43. ex quartana Ill. *Van Swieten* Comm. p. 505.

Erratica feptana, S. fp. 2. *Boerh.* apud Ill. *Van Swieten* ibid. *M. Don.* L. III. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, Ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. fp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. Cyrilli in *Etmuller*, p. 187. 188. 365. *Valles.* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal. Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut. Luf.* P. M. L. III. obf. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.

Hemicrania lunatica, S. fp. 10.

Erratica nonana, S. fp. 4. *Zac. Luf.* ibid.

Erratica

Erratica decimana, S. ſp. 5. *Zacut. Luſ.* ibid.

Ephemera dichomene, S. ſp. 11. *M. Don.* L. III. 14. ex *Gentili.*

Erratica vaga S. ſp. 6. *River.* cent. III. obſ. 32. *Etmuller* L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1. *Hoffm.* II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat ſolitaria.

A. Univerſalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana ſimplex, S. ſp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert.* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. ſp. 10. *Cnoffel.* E. N. C. D. I. A. III. obſ. 205. Edinb. Med. Eſſ. vol. I. art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. ſp. 6. *Morton* Pyret. Exerc. I. Hiſt. 27. *Van Swieten* in *Boerh.* p. 534.

Cephalalgia intermittens, S. ſp. 7.

Cephalaea febricoſa, S. ſp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton* ibid. Hiſt. 16. *Van Swiet.* ibid.

2. Variat comitata.

Quotidiana iſchiadica, S. ſp. 5. Edinb. Eſſ. vol. V. art. 49.

Iſchias intermittens, S. ſp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. ſp. 7. *Morton* ibid. Hiſt. 28.

Nephralgia febricoſa, S. ſp. 13.

Quotidiana uretico ſputatoria, *B. Scharf.* E. N. C. D. II. A. II. obſ. 104.

Quotidiana epileptica, S. ſp. 4. Edinb. Eſſ. loc. cit.

Hyſteralgia febricoſa, S. ſp. 9.

N. *Vespertinae symptomaticae videntur sequentes*:

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum*.

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller* Coll. cons. cas. 32. *River.* obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De amphimerina mimosa *Bonii*, et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ.

Febres, sine intermissione, simul sine remissione vel exacerbatione notabili, perstantes.

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Boerh.* 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stahl.* Cas. magn. 35. Cas. min. 87. *Junck.* 58. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 2. et 10.

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

Syno-

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha sive febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II. 105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerh.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerh.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auctorum.*

Species sunt.

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, *Sennert.* de febr, L. II. cap. 11.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* sect. V. c. 1. 5.

Synochus rheumatisans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V. c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad tractat. de hydrope.

Symptomaticae sunt.

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemerae phlogosi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82.

N. *Synonyma potius quam varietates sunt sequentia:*

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosus, S. sp. 3.

Febris pestilens, *Fracastor.* de morb. contag. L. II. cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni, *Forest.* L. VI. obs. 26.

Febris maligna hectica, sive lues νευρώδης convulsiva, *Willis* de morb. convulsiv. cap. 8.

Febris hectica pestilens, *Forest.* L. VI. obs. 32.

Febris nova, ann. 1685, *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa, *Wintringham.* Comm. Nosol. ann. 1720. 1721.

Febris lenta nervosa, *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.*72. *Hoffm.* II. 75. *Eller.* de cogn. et cur. morb. sect. VI.

Febris petechizans *Germanorum. Weitbrecht.* apud *Haller* Disput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis, *Huxham* de aere ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Huxham* de aere, ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum, Ill. *Pringle* Diseases of the Army, p. 294. Ill. *Van Swieten* Maladies des armées, p. 136.

Febris contagiosa, *Lind* on fevers and infection passim.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis* de febr. cap. 14.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. *Henr. Maii*, et *A. Ph. Kopff.* Diss. apud *Haller* tom. V.

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742. *Scrinci* apud *Haller* Disp. tom. V.

Febris Hungarica castrensis, *Junck.* 74. et plurium auctorum.

N. *Mors*

N. *Morbum sive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes cum Sauvagesio et Ill. Pringle supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat, febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse,* (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaest. 39.) *et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.*

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Febris pestilens, *P. Salii Diversi.*

Febris pestilens maligna, *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 10.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant *Fracastor.* de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris petechialis, *Sennert.* L. IV. cap. 13. *River.* Prax. L. XVI. sect. III. cap. I. *Hoffm.* II. p.84. *Junck.*73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Ludwig* Inst. med. clin. N°. 146. *Monro* diseases of military hospitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672. *Donckers* idea febris petechialis.

Febris petechialis epid. Posonii 1683. *C. F. Loew* in app. A. N. C. vol. II.

Febris petech. epid. Mutinae 1692. et seq. *Ramazzin.* Const. Mutinens.

Febris maligna petechizans, Ann. 1698. *Hoffm.* II. 80.

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann. 1708, 1718, et seq. *Roger's* essay on epidemic diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis, ann. 1719, et seq. *M. o Connel* de morb. obs.

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. *Valcarenghi* Med. ration. sect. III.

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741. in Hassia. *Ritter* A. N. C. vol. VII. Obs. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii, 1741. *Furstenau* ibid. Obs. 5.

Febris petech. epid. Silesiae 1741, et seq. *Brandhorst* apud *Haller,* Disp. tom. V.

Febris petech. epid. Viennae 1757. *Hasenohrl* Hist. med. cap. 2.

Febris petech. epid. Lipsiae 1757. *Ludwig.* Adversar.

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

N. *Typhus revera specierum plurium esse videtur, quarum una petechialis dici potest, et ad quam synonyma omnia jam recensita pertinere videntur: Altera vero omnino diversa est.*

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, *Warren* Malign. fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* Edinb. phys. liter. essays, vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam species esse videtur.

Ephemera sudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronosus, *Forest.* L. VI. obs. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *La Suette* Gallorum, *Meyserey* Meth. aisée, &c. *Ejusd.* Maladies des Armées 250. *Boyer* Methode à suivre dans les maladies épidemiques.

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9. *nobis non liquet.*

G. VI. SYNOCHUS.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et Typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus.

Syno-

Synochus, S. G. 81. L. 13.
Lenta L. 14.
Phrenitis, V. 18.
Febris continua putrida, *Boerh.* 730.
Inter typhum et ſynochum limites accuratos ponere vix poſſumus, et utri eorum ſynonyma auctorum referenda ſunt ſaepe dubium eſt. Sequentes fortaſſe Sauvageſii *ſpecies ad ſynochum referri poſſunt.*
Synochus ſanguinea, S. ſp. 1.
Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.* de morb. acut.
Synochus ſudatoria, S. ſp. 2.
Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sydenham.* ibid.
Synochus ſoporoſa, S. ſp. 12.
Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenham.* ibid.
Febris continua putrida annor. variorum, *Wintringham* Com. Noſologicum.
Synochus ardens, S. ſp. 6.
Synochus miliaris, S. ſp. 14.
Synocha miliaris, S. ſp. 6.
De ſynocho variolode, S. ſp. 3.
Synocha dyſenteriode, S. ſp. 4.
nobis non ſatis liquet, et minus adhuc de
Synocho anniverſaria, S. ſp. 9.
Synocho ſpermatica, S. ſp. 10.
Synocho tarantata, S. ſp. 11.
Complicata eſt,
Synochus ſcorbutica, S. ſp. 13.
et ſymptomatica eſt.
Synochus a ſcabie, S. ſp. 15.

N. *Hectica, S. G. 83. ſemper ſymptomatica eſſe videtur; et in pleriſque ſaltem ita ſe habere ex ſequentibus Sauvageſii ſpeciebus ſatis manifeſtum fiet. Vide Sauvageſii ſcholium, p. 319.*

Hectica

Hectica chlorotica, S. ſp. 3.
Hectica ſyphilitica, S. ſp. 4.
Hectica ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hectica a calculis, S. ſp. 6.
Hectica hydropum, S. ſp. 7.
Hectica verminoſa, S. ſp. 9.
Hectica cachectarum, S. ſp. 10.
Hectica fluxuum, S. ſp. 11.
Hectica infantilis, S. ſp. 1. charactere caret, et nobis vel rachitica vel ſcrophuloſa vel verminoſa videtur.
Hectica veſpertina, S. ſp. 2. vix pro morbo haberi poteſt.
De hectica lymphatica, *Baglivi*, S. ſp. 12. et
Hectica nervea, Cl. *Lorry*, S. ſp. 13. nobis non liquet.

O. II. PHLEGMASIÆ.

Pyrexia; phlegmone, vel dolor topicus ſimul laeſa partis internae functione; ſanguis miſſus, et jam concretus ſuperficiem coriaceam albam oſtendens.

Phlegmaſiae membranoſae et parenchymatoſae, S. Cl. III. O. I. II.
Morbi ſebriles phlogiſtici, L. Cl. III.
Febres continuae compoſitae inflammatoriae, V.
Morbi acuti febriles, *Boerh.* 770.
Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

G. VII. PHLEGMONE.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tenſio dolens.

SPECIES I. Phlegmone rubore vivido; tumore circumſcripto, in faſtigium plerumque elevato, ſaepe in apoſtema abeunte; dolore ſaepe pulſatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.
Inflammatio, L. 241. *Boerh.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.
Papula, L. 275.
Varus, V. 436.
Bacchia, L. 270.
Gutta rosea, S. G. 4.
Gutta rosacea, V. 437.
Achor, L. 264. V. 494.
Crusta lactea, V. 495.

2. Variat sede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.
Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148
Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.
Parulis, V. 362.
Mastodynia, S. G. 210. V. 153.
Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.
Arthrocace. S. G. 78. L. 256.
Paedarthrocace, V. 419.
Spina ventosa, *Boerh.* 526.
Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.
Paraphimosis, V. 349.
Proctitis, L. 30.
Proctalgia, S. G. 214.
Clunesia, V. 167.

N. *Sunt fortassis aliae inter locales recensendae.*

Sp. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctaenas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.
Erysipelas *Auctorum*, V. 342.
Hieropyr, V. 344.

1. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.
Erythema gangraenosum, S. sp. 7.
Carbo et carbunculus *Auctorum*.

2. Variat causa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.
Erythema pernio, S. sp. 4.
Combustura, L. 245.
Encausis, V. 347.
Erythema ambustio, S. sp. 2.
Erysipelas ambustio, S. sp. 4.
Combustio, *Boerh.* 476.
Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.
Erysipelas Chinense, S. sp. 7.
Erythema a punctura, S. sp. 9.
Erysipelas a vespis, S. sp. 10.
Psydracia a vespis, S. sp. 2.
Intertrigo, L. 247. V. 502.
Erythema paratrima, S. sp. 6.
Phlegmones sequelae sunt,
APOSTEMA, S. G. 3. 9.
Abscessus, L. 232. V. 354. *Boerh.* 387. 402.
Pustula, L. 274.
GANGRAENA, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Boerh.* 388, 419.
SPHACELUS, L. 234. V. 328. *Boerh.* 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Junck.* 24.
Chemosis, V. 46.
Ophthalmites, V. 47.
Inflammatio oculorum, *Hoffm.* II. 165.
Ophthalmiae species et varietates sunt,

I. Idio-

I. Idiopathicae.

1. In tunica adnata et ei subjacentibus membranis sive tunicis oculi.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.
Ophthalmia humida, S. sp. 8.
Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.
Ophthalmia choroeideae, S. sp. 13.
Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.
Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.
Ophthalmia phlyctaenodes, S. sp. 21.

2. In limbo palpebrarum.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.
Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.
Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

3. In cantho majori.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.
Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 10.
Ophthalmia cancrosa, S. sp. 15.
Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.
Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.
Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.
Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.
Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.
Ophthalmia uveae, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.
Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.
Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.
Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. *Boerh.* 771. *Hoffm.* II. 131. *Junck.* 63.
Phrenismus, V. 45.
Cephalitis, S. G. 109.
Sphacelismus, L. 32.

Phrenitides sunt,

I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerh.* 771.
Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.
Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.
Cephalitis spontanea, S. sp. 3.
Cephalitis siriasis, S. sp. 4.
Siriasis, V. 34.
Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.
Phrenitis synochi sanguineae, S. sp. 4.
Phrenitis calentura, S. sp. 11.
Phrenitis Indica, sp. 12.
Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.
Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. sp. 6.
Cephalitis verminosa, S. sp. 7.
Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.
Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.
Phrenitis variolosa, S. sp. 5.
Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phre-

Phrenitis a dolore, S. ſp. 13.
Cephalitis traumatica, S. ſp. 2.

Phrenitis a plica, S. ſp. 8.
Phrenitis aphrodiſiaca, S. ſp. 9.
Phrenitis a tarantiſmo, S. ſp. 14.
Phrenitis hydrophobica, S. ſp. 15.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et ſpiratio difficiles, cum anguſtiae in faucibus ſenſu.

Cynanche S. G. 110. L. 33.
Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.
Angina inflammatoria, *Boerh.* 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucoſam; et praecipue tonſillas, tumore et rubore afficiens, cum febre ſynocha.

Cynanche tonſillaris, S. ſp. 1.
Anginae inflammatoriae, ſp. 5. *Boerh.* 805.

Sp. 2. Cynanche tonſillas et membranam faucium mucoſam afficiens tumore, rubore, et cruſtis mucoſis coloris albeſcentis vel cineritii, ſerpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. ſp. 3.
Cynanche ulceroſa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.
Cynanche gangraenoſa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.
Scarlatina anginoſa, 1765, S. ſp. 6.
Ulcera faucium et gutturis anginoſa et lethalia. Hiſpanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* conſult. 24.
Angina ulceroſa, Cl. *Fothergill* account of the ulcerous ſore throat Ed. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous ſore throat from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical history; Boston 1736.

Angina epidemica, *Russel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diss. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Sp. 3. Cynanche respiratione difficili, inspiratione strepente voce, rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller.* de cogn. et curand. morb. Sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerh.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obs. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obs. 51.

Angina perniciosa, *Greg. Horst.* observ. L. III. obs. 1.

N. *An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad nostrum characterem manifesto pertinere videntur.*

Suffocatio stridula, *Scotis* the Croup. Cl. *Home* on the Croup.

Asthma infantum, *Millar* on the asthma and chincough.

Asthma infantum spasmodicum, *Rush* Dissertation, London 1770.

Cynanche stridula, *Crauford*, Diss. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* history of the weather.

Morbus strangulatorius, *Starr* Phil. transl. N°. 495.

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Russel* Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadensis, ann. 1758. *Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Sp. 4.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis commoda et febre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. et cur. sect. 7.
Anginae inflammatoriae, sp. 4[ta]. *Boerh.* 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarium glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidaea, S. sp. 14. Gallis oreillons et ourles, *Tissot* Avis au peuple, N°. 116. Encyclopédie mot Oreillons.
Angina externa, Anglis the Mumps, *Russel*, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.
Catarrhus Bellinsulanus, S. sp. 4.

N. *Cynanche purpuro parotidaea, S. sp. 15. ad malignam, S. sp. 3. pertinere videtur.*

N. *Anginae symptomaticae sunt;*

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.
Amphimerina anginosa, S. sp. 12.
Febris anginosa, *Huxham* de aere.
Cynanche prunella, S. sp. 12.
Cynanche exanthematica, S. sp. 4.
Cynanche arthritica, S. sp. 10.
Cynanche hepatica, S. sp. 8.
Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.
Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

N. *Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.*

G. XI.

G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia; pectoris sub sterno vel inter scapulas dolor obtusus; anxietas; spirandi difficultas; tussis plerumque humida, saepe cruenta; pulsus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Boerh.* 820. *Junck.* 67.
Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Peripneumonia pura, S. sp. 1.
Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.
Peripneumonia notha *Sydenh.* Sect. VI. c. 4. *Boerh.* 867. *Morgagn.* de sed. et caus. Ep. XXI. art. 11.-15.
Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.* de sed. et caus. Ep. XX. art. 30. 31.

II. Complicatae synocho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2.
Peripneumonia ardens, S. sp. 3.
Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.
Peripneumonia maligna, S. sp. 4.
Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.
Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.
Peripneumonia phthisicorum, S. sp. 8.
Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.
Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia; dolor lateris pungens; inspiratio dolens; decubitus, plerumque in latus affectum, molestus; tussis dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis,

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Boerh.* 875. *Junck.* 67.
Paraphrenesis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. *Boerh.* 907.
Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerh.* 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45.
Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* della parapleur. III. 28. &c.
Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. *Baronius* de pleuripneumonia III. *Halleri* opuscul. patholog. obs. 13. *Morgagn.* de sed. et caus. Epis. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, Aph. 1. 2. 3. cap. II. 2—8. *Huxham* Diss. on pleurisies, &c. chap. I. III. *Pringle* Dis. of the army, p. 147.
Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. Verna pleur. P. III. cap. 8.
Mediastina, V. 52. *P. Sal. Div.* de affect. part. cap. 6.
Pleuritis pericardii, S. sp. 4. Verna pleur. P. III. cap. 9.
De inflammatione diaphragmatis, mediastini, et pericardii. Vid. *Morgagni* de sed. et caus. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* Comm. ad *Boerh.* 913.
Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen* Rat. med. I. 7.
Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianchi* Hist. hep. vol. 1. p. 234.
Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morg.* de sed. et caus. XX. 34.
Parapleuritis, *Zeviani* della parapleuritide.
Pleurodyne parapleuritis, S. sp. 19.

II. Complicatae.

1. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.
Pleuritis erysipelatosa, S. sp. 11.
Pleuritis biliosa, *Bianchi* Hist. hep. vol. I. p. 236.
Pleuritis putrida, S. sp. 9.
Synochus pleuritica, S. sp. 5.
Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. ſp. 20.
Pleuritis periodica, S. ſp. 14. Vide tertianam pleuriticam.
Paraphrenesis pleuritica, S. ſp. 2.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. ſp. 10.
Pleuritis lympathica, *Bianchi* Hiſt. hep. I. p. 233.

III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. ſp. 6.
Pleuritis verminoſa, S. ſp. 8. Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. XXI. 43. 44.
Pleuritis ſtomachalis, *Bianchi* Hiſt. hep. I. pag. 232.
Pleurodyne verminoſa, S. ſp. 2.
Pleuritis lactea, S. ſp. 17.
Pleuritis Polonica, S. ſp. 18.

IV. Falſae.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12. *Panarol.* Pentac. I. obſ. 37.
Pleuritis ſplenica, S. ſp. 19.
Peripneumoniae et pleuritidis ſequelae ſunt.
Vomica, L. 180. V. 104.
Pleurodyne vomica, S. ſp. 21.
Empyema, S. G. 157. L. 159. *Boerh.* 1183.
Empyema a peripneumonia, S. ſp. 1.
Empyema a vomica, S. ſp. 2.
Empyema pleurae, S. ſp. 3.
Empyema mediaſtini, S. ſp. 4.
Empyema diaphragmatis, S. ſp. 5.
Empyema intercoſtale, S. ſp. 6.

G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; ſpiritus difficilis; tuſſis; pulſus inaequalis; palpitatio; ſyncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.
Pericarditis, V. 53.

I. Idio-

I. Idiopathica.

Carditis ſpontanea, S. ſp. 1. *Senac* Traité du Cœur. L. IV. chap. 7. *Meckel* Mem. de Berlin. 1756.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. ſp. 2. *Senac* ibid. chap. 6.

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis corpore erecto auctus; abſque propriis aliarum phlegmaſiarum abdominalium ſignis.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud* Hiſt. anat. med. L. 1. obſ. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obſ. 341. *Morgagn.* de ſed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132.

Meſenteritis, V. 60.

Enteritis meſenterica, S. ſp. 4.

Myocoilitis, V. 63.

Hepatitis muſcularis, S. ſp. 3.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigaſtrio ardor et dolor, ingeſtis quibuſlibet auctus; vomendi cupiditas, et ingeſta protinus rejecta; ſingultus.

Gaſtritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, *Boerh.* 951.

Febris ſtomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Gaſtritis legitima, S. ſp. 1. *Eller.* de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller.* obſ. 14. hiſt. 3. *Lieut.* Hiſt. anat. med. L. 1. 74.

Gaſtritis eryſipelatoſa, S. ſp. 4.

Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

2. A causis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis herniosa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.

Intestinorum inflammatio, *Boerh.* 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio, *Hoffm.* II. 170.

I. Idiopathicae.

Enteritis Iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerh.* 963.

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Boerh.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66.

Sauvagesii species sunt,

Hepatitis erysipelatosa, S. sp. 1.

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. *Bianchi* Hist. hep. tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cystica, S. sp. 4.

Hepatitis obscura, S. sp. 5.

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm.

Una tantum species recensetur

Splenitis phlegmonodea, *S. Forest.* L. XX. obs. 5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten*, p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

I. A caufis internis.

Cyftitis fpontanea, S. fp. 1.

II. A caufis externis.

Cyftitis a cantharidibus, S. fp. 2.

Cyftitis traumatica, S. fp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogaftrii calor, tenfio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hyfteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. G. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species funt,

Metritis puerperarum, S. fp. 1.

Metritis typhodes, S. fp. 2.

Metritis lactea, S. fp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente caufa; pyrexia; dolor circa articulos, mufculorum tractum fequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infeftans.

Rheumatifmus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.* 1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Lumbago, S. G. 212.

Ifchias, S. G. 213.

Pleurodyne, S. G. 148.

Pleuritis fpuria, *Boerh.* 878.

Odontalgia five rheumatifmus odontalgicus, *Hoffm.* II. 330.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

I. Idiopathicae.

Rheumatifmus acutus, S. fp. 1.

Rheumatifmus vulgaris, S. fp. 2.

Rheumatifmus arthriticus, S. fp. 3.

Arthri-

Arthritis rheumatica, S. ſp. 3.
Lumbago rheumatica, S. ſp. 1.
Lumbago pſoadica, S. ſp. 6. *Fordyce* Pract. of phyſ. P. II. p. 70.
Nephralgia rheumatica, S. ſp. 4.
Iſchias rheumaticum, S. ſp. 10.
Iſchias ſanguineum, S. ſp. 2.
Lumbago a niſu, S. ſp. 10.
Iſchias a ſubluxatione, S. ſp. 9.
Pleurodyne rheumatica, S. ſp. 3.
Odontalgia carioſa, S. ſp. 1.
Odontalgia gravidarum, S. ſp. 2.
Odontalgia catarrhalis, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Rheumatiſmus ſcorbuticus, S. ſp. 4.
Lumbago ſcorbutica, S. ſp. 11.
Pleurodyne ſcorbutica, S. ſp. 11.
Rheumatiſmus calidus, S. ſp. 5.
Rheumatiſmus metallicus, S. ſp. 10.
Rheumatiſmus necroſeos, S. ſp. 14.
Rheumatiſmus convulſivus, S. ſp. 15.
Rheumatiſmus hyſtericus, S. ſp. 7.
Rheumatiſmus ſaltatorius, S. ſp. 8.
Rheumatiſmus verminoſus, S. ſp. 8. *a.*
Rheumatiſmus dorſalis, S. ſp. 11.
Rheumatiſmus fugax, S. ſp. 13.
Rheumatiſmus febricoſus, S. ſp. 9.
Arthritis febricoſa, S. ſp. 20. *a.*
Pleurodyne febricoſa, S. ſp. 15.
Lumbago febrilis, S. ſp. 4.
Rheumatiſmus miliaris, S. ſp. 12.
Lumbago miliaris, S. ſp. 9.
Pleurodyne miliaris, S. ſp. 16.

G. XXIII. ARTHRITIS.

Morbus sine causa externa evidente, sed praeeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139.
Febris podagrica, V. 69.
Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.
Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.
Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II. 339.
Affectus spastico-arthritici, *Junck.* 46.
Ex mente *Sauvagesii* species unica est,
Arthritis podagra, S. sp. 1.

Variat autem,

1. Pro tempore anni.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.
Arthritis aestiva, S. sp. 4.

2. Pro causa remota.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.
Arthritis febrisequa, S. sp. 10.
Arthritis febricosa, S. sp. 10. *a.*
Arthritis rachialgica, S. sp. 11.
Arthritis exanthematica, S. sp. 12.
Arthritis Americana, S. sp. 14.
Arthritis Bahamensis, S. sp. 15.

3. Variat complicata.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.
Arthritis melancholica, S. sp. 6.
Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis

Arthritis ſyphilitica, S. ſp. 8.
Arthritis aſthmatica, S. ſp. 9.
Arthritis rachitica, S. ſp. 13.

O. III. EXANTHEMATA.

Poſt febrem phlegmaſia, plerumque phlegmonae plures exiguae per cutem ſparſae.

Phlegmaſiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.
Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.
Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.
In cutis aliqua parte, ſaepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2.

Eryſipelas, S. G. 97. L. 10.
Febris eryſipelacea, V. 63. *Hoffm.* II. 98.

Sp. 1. Eryſipelas veſiculoſum.

Eryſipelas roſa, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.
Febris eryſipelatoſa, *Sydenham* Sect. VI. cap. 5.
Eryſipelas typhodes, S. ſp. 2.
Eryſipelas peſtilens, S. ſp. 5.
Eryſipelas contagioſum, S. ſp. 9.

Sp. 2. Eryſipelas phlyctaenodes.

Eryſipelas Zoſter, S. ſp. 8.
Zona, Anglis, The Shingles, *Ruſſel* de tabe gland. p.124. Hiſt. 35.
Herpes Zoſter, S. ſp. 9.

Symptomaticum.

Eryſipelas a veneno, S. ſp. 3.

N. *Caeterae Sauvageſii ſpecies ad erythema pertinent.*

G. XXV. PESTIS.

Typhus maxime contagioſa.
Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum.

Peſtis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.
Febris peſtilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Peſtis benigna, S. ſp. 2. Peſtis Maſſilienſis Claſſ. 3. Traité de la peſte, pag. 41. Ejuſdem peſtis, Cl. 5ta, Traité p. 228.

Peſtis remittens, S. ſp. 9.

Peſtis vulgaris, S. ſp. 1. Peſtis Maſſil. Cl. 2. Traité p. 38. Ejuſd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité p. 225. &c. *Chenot* de Peſte Tranſylvanica 1755-1757. *de Haen* Rat. med. part. 14.

Peſtis Ægyptiaca, S. ſp. 11. *Alpin.* de med. Ægypt.

Peſtis interna, S. ſp. 3. Peſt. Maſſil. Cl. 1. Traité, p. 37. 224.

Species dubiae ſunt,

Peſtis ſporadica, S. ſp. 4.
Peſtis carbunculoſa, S. ſp. 5.
Peſtis Siamaea, S. ſp. 8.
Peſtis ſcorbutica, S. ſp. 10.

G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagioſa cum vomitu, et ex epigaſtrio preſſo dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, ſpatio octo dierum, in ſuppurationem et in cruſtas demum abeunt, ſaepe cicatrices depreſſas ſive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.
Febris varioloſa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.
Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Variat;

I. Diſcreta.

Variola diſcreta benigna, S. ſp. 1.
Variolae regulares diſcretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Variolae diſcretae ſimplices, *Helvet.* obſ. ſp. 1.
Variola diſcreta complicata, S. ſp. 2. *Helvet.* ſp. 2.

Vario-

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.
Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.* Sect. IV. Cap. 1.
Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.
Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap. 2.
Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.
Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. *Freind* Oper. p. 358.
Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs. sp. 3.

2. Confluens.

Variola confluens, S. sp. 9.
Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.
Variola confluens crystallina, S. sp. 10.
Variola Japonica, *Kempfer.*
Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pis.* obs. 149. *potius ad pemphigum pertinent.*
Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.
Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.
Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.
Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect. V. cap. 4.
Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.
Variola sanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.
Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.
Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 2.
Variola lymphatica, S. sp. 1. Anglis the Chicken pox. *Heberden* in Med. transf. art. 17.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca rauca.

Quarto die vel paulo serius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4.
Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.
Morbilli, *Junck.* 76.
Species sunt,

1. Rubeola vulgaris, S. sp. 1.
Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.
Rubeola anomala, S. sp. 2.
Morbilli anomali, *Sydenh.* Sect. V. cap. 3.
Rubeola anginosa, S. sp. 4. Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. sp. 3. Scotis, The Nirles.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctionibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas albas brevi manentes ostendunt.

Miliaria, L. 7.
Miliaris, S. G. 95.
Febris miliaris, V. 37.
Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.
Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75. *Hamilton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr. mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce* de febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767. *De Haen* de divis. febr. 1760, et in Ratio. med. passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.

I. Idio-

I. Idiopathica.
Miliaris benigna, S. ſp. 1.
Miliaris maligna, S. ſp. 2.
Miliaris recidivans, S. ſp. 3.
Miliaris Germanica, S. ſp. *f.*

II. Symptomaticae.
Miliaris Boia, S. ſp. *a.*
Miliaris Britannica, S. ſp. *i.*
Miliaris lactea, S. ſp. *c.*
Miliaris puerperarum, S. ſp. *k.*
Miliaris ſcorbutica, S. ſp. 1.
Miliaris critica, S. ſp. *b.*

G. XXX. SCARLATINA.

Synocha contagioſa.

Quarto morbi die facies aliquantum tumens; ſimul in cute paſſim rubor floridus, maculis amplis, tandem coaleſcentibus, poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Junck.* 75.
Species unica eſt.
Scarlatina febris, S. ſp. 1. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 2.
Scarlatina anginoſa, S. ſp. 6. vide Cynanche, ſp. 2.
De ſcarlatina porriginoſa, S. ſp. 3. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6. et ſcarlatina variolode, S. ſp. 5. *nobis non liquet.*

G. XXXI. URTICARIA.

Febris amphemerina contagioſa.

Die ſecundo rubores maculoſi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evaneſcentes, veſpere cum febre redeuntes, et poſt paucos dies in ſquamulas minutiſſimas penitus abeuntes.

Febris urticata, V. 40.
Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 75.
Scarlatina urticata, S. ſp. 2.
Eryſipelatis ſpecies altera, *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6.
Febris ſcarlatina et febris urticata, *Meyſerey* Mal. des armées, 291. et ſeq.

G. XXXII. PEMPHIGUS.

Typhus contagioſa.

Primo, ſecundo, aut tertio morbi die in variis partibus veſiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93.
Morta, L. 1.
Febris bulloſa, V. 41.
Species ſunt,
Pemphigus major, S. ſp. 1.
Exanthemata ſeroſa, *C. Piſon* obſ. 150.
Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII. obſ. 56.
Pemphigus caſtrenſis, S. ſp. 2.
Febris ſyneches cum veſiculis per pectus et collum ſparſis, *Morton* app. ad exerc. II.
Pemphigus Helveticus, S. ſp. 3. *Langhans* in act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beſchreibung* des Siementhals, Zurich 1753. *An cynanche ulceroſa?*
An pemphigus omnis ſymptomaticus?
De pemphigo Indico, S. ſp. 4. et
Pemphigo Braſilienſi, S. ſp. 5. non liquet.

G. XXXIII. APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuſcula; linguae et faucium color purpuraſcens; eſcharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, ali-

aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Boerh.* 978. *Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.
Febris aphthosa, V. 44.
Species sunt,
Aphtha lactucimen, S. sp. 1.
Aphtha febrilis, S. sp. 2.
Aphtha maligna, S. sp. 3.
Manifesto symptomaticae
Aphtha syphilitica, S. sp. 4.
Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

N. *Exanthema symptomaticum est.*

Purpura, S. G. 96.
Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194. *Junck.* 5.
Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I.

G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.
Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.
Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

II. Symptomaticae.

1. A causis internis.
Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.
Haemorrhagia critica, S. sp. 4. *Hoffm.* II. 198.
Haemorrhagia insalubris, S. sp. 5. *Hoffm.* ibid.
Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

2. A causis externis.
Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.
Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris et aliquando caloris in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum saepe spumosum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.
Haemoptoe, *Boerh.* 1198.
Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

I. Idiopathicae.
Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.
Haemoptysis a diapedesi, S. sp. 3.
Haemoptysis phthisica, S. sp. 9.
Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.
Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.
Haemoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

II. Symptomaticae.

1. A causis internis.
Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.
Haemoptysis peripneumonica.
Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4. *Pechlin.* obs. 43.
Haemoptysis periodica, S. sp. 5. *Pechlin.* ibid.
Haemoptysis variolosa, S. sp. 7. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Haemoptysis ascitica, S. sp. 15.
Haemoptysis splenetica, S. sp. 16.

2. A

2. A causis externis.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1. *Morton* Phthis. L. III. cap. 5.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

III. Spuriae.

Haemoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Haemoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haemoptyseos sequela.

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerh.* 1196.

Affectio phthisica sive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III. 284.

I. Primariae, S. Originariae, *Morton* Phthisiolog. L. II.

Phthisis sicca, S. sp. 1. Phth. incipiens, *Morton* L. II. c. 3.

Phthisis humida, S. sp. 2.

II. Secundariae, S. Symptomaticae, *Morton* L. III.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Pththisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen* Rat. med. Ed. Leid. vol. 1. cap. 7. 11.

Phthisis a febribus, S. sp. 13.

Phthisis ametastasi puris, S. sp. 9.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis rheumatico-arthritica, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhois, S. G. 217. L. 192.
Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.
Haemorrhoides, *Junck.* 11. & 12.
Leucorrhois, V. 112.

Sp. 1. Haemorrhois a mariscis.

Variat;

A. Cruenta,

Haemorrhois moderata, S. sp. 1.
Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.
Haemorrhois immodica, S. sp. 2.
Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.
Haemorrhoides excedentes *Alberti* de haemorrh. pag. 179.
Haemorrhois polyposa, S. sp. 3.

B. Mucosa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae, *Junck.* 13. *Alberti* de haemorrhoid. pag. 248.

Sp. 2. Haemorrhois ab exania, S. sp. 4.

An haec species ad morbos locales pertinet?

G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.
Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.
Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.
Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119.

Cachexia

Cachexia uterina ſive fluor albus, *Hoffm.* III. 348.

Fluor albus, *Junck.* 133.

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini ſanguinis, *Boerh.* 1303.

Convulſio uteri ſive abortus, *Hoffm.* III. 176.

Menorrhagia eſt,

I. Cruenta.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. ſp. 2. Paſta Conſid. ſopra menſt. cap. 12. 13.

Menorrhagia ſtillatitia, S. ſp. 1.

B. In gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. ſp. 6. Paſta intorno al fluſſ. di ſang. dall uter. nelle gravide.

Abortus effluxio, ſp. 1.

a. Abortus ſubtrimeſtris.

b. Abortus ſubſemeſtris.

c. Abortus octimeſtris.

Abortus ab uteri laxitate, S. ſp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. ſp. 8. Paſta ſopra gli ſgravi ſanguigni del parto.

2. A vitio locali.

Menorrhagia ab hyſteroptoſi, S. ſp. 5.

Menorrhagia ulceroſa, S. ſp. 9.

II. Seroſa.

Menorrhagia decolor, S. ſp. 7.

Leucorrhoea S. ut ſupra et ſpecies ſunt.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis.

Leucorrhoea Americana, S. ſp. 5.
Leucorrhoea Indica, S. ſp. 6.

B. In gravidis.

Leucorrhoea gravidarum, S. ſp. 8.
Leucorrhoea Nabothi, S. ſp. 9.

2. A vitio locali.

Leucorrhoea ulceroſa, S. ſp. 1.
Leucorrhoea fungoſa, S. ſp. 2.
Leucorrhoea cancroſa, S. ſp. 4.
Leucorrhoea ſchirrodes, S. ſp. 7.
Leucorrhoea ſyphilitica, S. ſp. 3.

N. *Haemorrhagiae ſymptomaticae ſunt;*

Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 85.
Haematemeſis, S. G. 242. L. 184. V. 89.
Haematuria, S. G. 243. L. 198. V. 92.
Cyſtirrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretione aucta naturaliter non ſanguinea.

G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia ſaepe contagioſa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; ſaltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.
Coryza, L. 174. V. 100.
Rheuma, S. G. 142. *Tuſſis*, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Junck.* 30.
Tuſſis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

N. *Gen.*

N. *Genera sequentia ad hunc titulum plerumque referenda sympto-matica sunt.*

Anacatharsis, S. G. 262.
Expectoratio, L. 178.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.
Catarrhus pectoreus, S. sp. 6.
Coryza catarrhalis, S. sp. 1.
Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.* obs. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de sed. XIV. 21.
Coryza febricosa, S. sp. 6.
Tussis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diss. apud *Haller.* disput. pract. tom. II.
Rheuma catarrhale, S. sp. 1.
Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.
Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.
Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.
Rheuma epidemicum, S. sp. 2.
Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Anni 1387. Valescus de Taranta.
Marchesi apud *Morg.* de sed. XIII. 4.
1510. Valleriola append. ad loc. comm. cap. 2.
1557. Valleriola, ibid.
Riverii Obs. in biblioth. vet. repert. obs. IX. *Foresti* L. VI. obs. 1.
1580. *Haenischius* in *Aretaeum*, pag. 315. 396.
Wieri Obs. L. II.
P. Sal. Diversus de febre pestilenti, cap. XI.

Forestus, L. VI. obs. 3.
Riverii Obs. in biblioth. vet. repertae, obs. X.
Sennertus de febr. L. IV. cap. 17.
Anni 1591. *Sennertus*, ibid.
1658. *Willis* de febribus, cap. 16.
1675. *Sydenham* Sect. V. cap. 5.
Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A. VI. et VII. obs. 213.
1679. *Sydenh.* Ep. resp. ad *R. Brady*.
Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obs. 6.
1708. *Schroeckius* in Ephem. Germ. Cent. I. et II. in append.
1709. *Hoffm.* II. 47.
1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent. III. & IV. obs. 58.
Schroeckius ibid. in append.
1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.
C. Fr. Loew in append. ad A. N. C. vol. III.
Scheuchzer Obs. meteorol. in app. ad A. N. C. vol. IV.
Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.
Hillary on weather and diseases, pag. 35.
Winteringham Comm. Nosolog. p. 319.
Rutty's Hist. of weather, pag. 17.
1731. 1732. Commer. lit. Norimb. 1733. pag. 6. 52. 108. 267.
Edinb. Med. Ess. vol. II. art. 2.
Hillary of weather, &c. pag. 47.
Winteringham Comm. Nosolog. pag. 354.
Huxham de aere, &c. 1733. *M. Febr.*
Rutty's hist. of weather, pag. 30.
1737. Jan. *Rutty* ibid. pag. 60.
Octob. *Rutty* ibid. pag. 63.
Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p. 347.
1742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743. p. 106. 188. 313. 336.
Tuch et Zuberbuhler de febr. catarrhali apud *Haller*. Disp. pract. tom. V.
Huxham de aere 1743. M. April.
Rutty Hist. of weather, p. 99.

Anni

Anni 1758. *Rutty* ibid. pag. 211. *Whytt* Lond. Med. Obs. Vol. II. art. 13.

1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764. *Monro* Dis. of mil. hosp. pag. 137.

1767. *Heberden* Med. trans. art. 18.

N. *Inter catarrhi coryzae et tussis species symptomaticae sunt.*

Catarrhus rubeolosus, S. sp. 5.
Tussis exanthematica, S. sp. 20.
Coryza variolosa, S. sp. 4.
Coryza virulenta, S. sp. 3.
Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tussis accidentalis, S. sp. 4.
Tussis gutturalis, S. sp. 8.
Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.
Tussis verminosa, S. sp. 21.

Tussis sicca, S. sp. 3.
Tussis calculosa, S. sp. 22.
Tussis phthisica, S. sp. 17.
Tussis haemoptoica, S. sp. 15.
Tussis a polypo, S. sp. 16.

Tussis a dentitione, S. sp. 12.
Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.
Tussis stomachalis sicca, S. sp. 7.
Tussis hysterica, S. sp. 2.
Tussis gravidarum, S. sp. 14.
Tussis hepatica, S. sp. 9.
Tussis rheumatica, S. sp. 18.
Tussis arthritica, S. sp. 19.
Tussis metallicolarum, S. sp. 13.

G. XXXIX.

G. XXXIX. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes; mucosae; vel sanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

I. Idiopathicae.

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham* Sect. IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav. ad ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagensi 1736. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. V. *Grimm.* hist. dysenteriae malign. 1759. &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenside* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark* Hist. et sectiones dysenteric. diss. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illustr. *Pringle* Dis. of the army, pag. 224. Cl. *Monro* Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. *Pringle* pag. 225. *Monro* pag. 62.

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnosa, S. sp. 5. *Wedelius* Ephem. Germ. D. II. A. II. obs. 182. *Wagner* ibid. D. II. A. III. obs. 187. cum scholio *Schroeckii.* *Morgagn.* de sed. Ep. XXXI. 17—24. Ill. *Pringle*, pag. 237. *Monro* pag. 62.

Dysenteria miliaris, S. sp. 20.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag. 236. *Lautter.* hist. med. bienn. cas. 17. 20.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis* Pharm. rat. P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham* Ed. Leid. pag. 179. *Morgagn.* de sed. Ep. XXXI. 11. Ill. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro* pag. 61. *Roederer* de morbo mucoso, Gotting. 1762.

II. Sympto-

II. Symptomaticae.

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.
Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.
Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.
Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.
Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.
Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
Dysenteria Polonica, S. sp. 19.
Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.

N. *Ad diarrhoeam pertinent.*

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.
Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

CL. II. NEUROSES.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia et sine morbo locali.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore sive sensuum feriatione.

Comata, S. Cl. VI. O. II.
Soporosi, L. Cl. VI. O. II.
Adynamiae, V. Cl. VI.
Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.
Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.
Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XL. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum sopore plus minus profundo.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.* 1007. *Junck.* 117. *Wepfer.* Hist. apoplecticorum.
Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerh.* 1045.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerh.* 1048.
Coma, V. 232. *Boerh.* 1048.
Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

N. *Ad hoc genus pertinent vel symptomatica sunt.*
Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Boerh.* 1036. *Junck.* 44.
Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, *Hoffm.* III. 44.
Ecstasis, S. G. 177. V. 333.
Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23.
Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. *Morg.* de sed. Ep. II. III. LX.
Carus spontaneus, S. sp. 1. *Boerh.* 1045.
Asphyxia spinalis, S. sp. 15. *Du Hamel* Hist. Acad. ad ann. 1688. cap. 2. *Boerh.* Praelect. ad Inst. 401. *Morg.* de sed. III. 3.
Apopl. polyposa, S. sp. 11. *Boerh.* 1010. 2. *Morg.* de sed. IV. 23.
Apopl. pituitosa, S. sp. 7. Apopl. serosa *Morg.* de sed. IV. LX.
Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.
Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.
Cataphora somnolenta, S. sp. 1.
Cataphora coma, S. sp. 2.
Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten* in Aph. 1010. 2. γ et 3. α
Apoplexia atrabilaria, S. sp. 12. *Preysinger.* sp. 6.
Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. *Morg.* de sed. V. 17--30.
Asphyxia cataleptica, S. sp. 6.

2. A causis externis.

Apoplexia traumatica, S. sp. 2.
Carus traumaticus, S. sp. 5.
Asphyxia suspensorum, S. sp. 4.

Carus a pathemate, S. sp. 11.
Catalepsis melancholica, S. sp. 5.
Ecstasis cataleptica, S. sp. 3.

Ecstasis

Ecstasis catoche, S. sp. 1.
Ecstasis resoluta, S. sp. 2.
Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3.
Carus a narcoticis, S. sp. 14.
Carus a plumbagine, S. sp. 10.
Lethargus a narcoticis, S. sp. 3.
Cataphora chronica, S. sp. 7.
Apoplexia mephitica, S. sp. 14.
Asphyxia a mephitide, S. sp. 9.
Catalepsis a fumo, S. sp. 3.
Asphyxia a fumis, S. sp. 2.
Asphyxia a carbone, S. sp. 16.
Asphyxia a musto, S. sp. 3.
Asphyxia foricariorum, S. sp. 11.

Asphyxia sideratorum, S. sp. 10.

Carus ab insolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.
Lethargus a frigore, S. sp. 6.
Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9.
Carus febricosus, S. sp. 3.
Cataphora timor, S. sp. 8.
Typhomania febricosa, S. sp. 1.
Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

Carus febrilis, S. sp. 2.
Typhomania continua, S. sp. 2.
Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.
Lethargus a febre, S. sp. 1.

Apoplexia inflammatoria, S. ſp. 13.
Lethargus cephaliticus, S. ſp. 4.
Lethargus pulmonicus, S. ſp. 2.
Carus varioloſus, S. ſp. 8.
Apoplexia metaſtatica, S. ſp. 6.
Carus exanthematicus, S. ſp. 18.
Cataphora exanthematica, S. ſp. 5.

Cataphora ſcorbutica, S. ſp. 3.

Apoplexia hyſterica, S. ſp. 4.
Carus hyſtericus, S. ſp. 9.
Carus hypochondriacus, S. ſp. 13.
Carus nyſtagmus, S. ſp. 17.
Catalepſis hyſterica, S. ſp. 1.
Catalepſis delirans, S. ſp. 6.
Aſphyxia hyſterica, S. ſp. 8.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.
Catalepſis a menoſtaſia, S. ſp. 4.

Apoplexia epileptica, S. ſp. 8.
Apoplexia ſuſpirioſa, S. ſp. 10.

Apoplexia arthritica, S. ſp. 5.
Carus arthriticus, S. ſp. 6.
Cataphora arthritica, S. ſp. 4.
Lethargus arthriticus, S. ſp. 5.

Apoplexia verminoſa, S. ſp. 15.
Carus verminoſus, S. ſp. 7.
Typhomania verminoſa, S. ſp. 4.
Catalepſis verminoſa, S. ſp. 2.

G. XLI.

G. XLI. PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, ſaepe cum ſopore.

Paralyſis, *Boerh.* 1057.
Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.
Paraplexia, S. G. 171.
Paraplegia, L. 102. V. 227.
Paralyſis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.
Atonia, L. 120.
Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.
Beriberia, S. G. 137. L. 140.

I. Idiopathicae.

Paralyſis plethorica, S. ſp. 1.
Paraplexia ſanguinea, S. ſp. 2.
Hemiplegia ex apoplexia, S. ſp. 7.
Tremor a plethora, S. ſp. 13.
Paralyſis ſeroſa, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſeroſa, S. ſp. 10.
Paraplegia a ſpina bifida, S. ſp. 3.
Tremor a hydrocephalo, S. ſp. 8.
Tremor paralytodes, S. ſp. 11.
Hemiplegia apoſtematodes, S. ſp. 11.

Hemiplegia ex epilepſia, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſpaſmodica, S. ſp. 2.

Hemiplegia ſaturnina, S. ſp. 14.
Paralyſis metallariorum, S. ſp. 22.
Tremor metallurgorum, S. ſp. 5.
Tremor ſcorbuticus, S. ſp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. ſp. 1.
Paralyſis nervea, S. ſp. 11.
Tremor a debilitate, S. ſp. 1.

Tremor ſenilis, S. ſp. 2.
Tremor a pathemate, S. ſp. 14.
Tremor a coffea, S. ſp. 4.
Tremor temulentus, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Paralyſis traumatica, S. ſp. 4.
Hemiplegia traumatica, S. ſp. 9.
Paraplegia traumatica, S. ſp. 4.
Tremor traumaticus, S. ſp. 17.
Paralyſis a vomica, S. ſp. 10.

Paralyſis rheumatica, S. ſp. 3.
Tremor rheumatiſmalis, S. ſp. 18.
Beriberia Indica, S. ſp. 1.
Beriberia ſpuria, S. ſp. 2.
Hemiplegia arthritica, S. ſp. 5.
Paralyſis rachialgica, S. ſp. 2.
Paraplegia rachialgica, S. ſp. 5.
Paralyſis bilioſa, S. ſp. 9.
Hemiplegia tranſverſa, S. ſp. 1.
Paralyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.
Paralyſis ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hemiplegia ſcrophuloſa, S. ſp. 4.
Hemiplegia ſyphilitica, S. ſp. 3.
Paraplegia ſyphilitica, S. ſp. 7.
Paralyſis Polonica, S. ſp. 7.
Tremor Aſturienſis, S. ſp. 15.

Hemiplegia intermittens, S. ſp. 8.
Paraplegia intermittens, S. ſp. 6.
Paralyſis febrilis, S. ſp. 8.
Hemiplegia exanthematica, S. ſp. 6.
Tremor typhodes, S. ſp. 19.
Tremor vertiginoſus, S. ſp. 7.
Tremor a ſaburra, S. ſp. 12.

III. Spu-

III. Spuriae.

Tremor coactus, S. sp. 6.
Tremor tendinum, S. sp. 9.
Tremor palpitans, S. sp. 16.

O. II. ADYNAMIÆ.

Adynamiae, V. Cl. VI.
Defectivi, L. Cl. VI. O. I.
Leipopsychiae, S. Cl. VI. O. IV.

G. XLII. SYNCOPE.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. *Junck.* 119.
Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273.
Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275.
Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

Syncope plethorica, S. sp. 5. *Senac*, Tr. du coeur, p. 540.
Syncope a cardiogmo, S. sp. 7. *Senac* du coeur, 414. *Morgagn.* de sed. XXV. 2. 3. 10.
Syncope a polypo, S. sp. 8. *Senac*, p. 471.
Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber* Almag. L. III. §. 196.
Syncope *Lanzoni*, S. sp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.
Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

II. A causis externis.

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. *Senac*, p. 544.
Syncope pathetica, S. sp. 21.
Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.
Syncope ab antipathia, S. sp. 9. *Senac*, p. 544.
Syncope a veneno, S. sp. 10. *Senac*, p. 546.
Syncope ab apostematis, S. sp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope

Syncope a ſphacelo, S. ſp. 14. *Senac*, p. 553.
Syncope ab inanitione, S. ſp. 1. *Senac*, p. 536.
Syncope a phlebotomia, S. ſp. 4.
Syncope a dolore, S. ſp. 2. *Senac*, p. 583.
Aſphyxia traumatica, S. ſp. 14.
Aſphyxia neophytorum, S. ſp. 17.

II. Symptomaticae.

Leipothymia ſtomachica, S. ſp. 2.
Syncope ſtomachica, S. ſp. 13. *Senac*, p. 545.
Syncope hyſterica, S. ſp. 6. *Senac*, p. 547.
Syncope febrilis, S. ſp. 3. *Senac*, p. 548.
Syncope febricoſa, S. ſp. 17. *Torti* Therap. ſpec. L. III. cap. 1.
Syncope exanthematica, S. ſp. 19.
Syncope metaſtatica, S. ſp. 20.
Syncope ſcorbutica, S. ſp. 15. *Lind*, de Scorbuto, P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.
Syncope arthritica, S. ſp. 16. *Muſgrave* de arthr. anomala, cap. 8.

G. XLIII. DYSPEPSIA.

Ventriculi functio idiopathice turbata per anorexiam, nauſeam, vomitum, inflationem, ructum, ruminationem, cardialgiam, gaſtrodyniam, et alvum plerumque aſtrictam, indicata.

Dyſpepſia, V. 277.
Apepſia, V. 276.
Diaphthora, V. 278.
Anorexia, S. G. 162. L. 116.
Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.
Gaſtrodynia, S. G. 203.
Soda, L. 47. V. 154.
Nauſea, S. G. 250. L. 182. V. 159.
Vomitus, S. G. 251. L. 182. V. 214.
Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127.

I. Idio-

I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypepta, S. ſp. 9.
Anorexia pituitoſa, S. ſp. 2.
Vomitus pituitoſus, S. ſp. 26.
Vomitus ruminatio, S. ſp. 6.
Anorexia a ſaburra, S. ſp. 9.
Cardialgia a ſaburra, S. ſp. 1.
Gaſtrodynia ſaburralis, S. ſp. 1.
Vomitus a ſaburra, S. ſp. 2.
Vomitus a crapula, S. ſp. 1.
Nauſea ex cacochylia, S. ſp. 11.
Cardialgia lactentium, S. ſp. 11.
Vomitus lacteus, S. ſp. 3.
Flatulentia infantilis, S. ſp. 5.
Cardialgia flatulenta, S. ſp. 3.
Gaſtrodynia flatulenta, S. ſp. 2.
Flatulentia acida, S. ſp. 1.
Flatulentia nidoroſa, S. ſp. 2.
Anorexia exhauſtorum, S. ſp. 8.
Anorexia paralytica, S. ſp. 1.
Cardialgia paralytica, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia periodynia, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia aſtringens, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia atterens, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia a frigore, S. ſp. 18.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius ventriculi.

Cardialgia ſcirrhoſa, S. ſp. 6.
Vomitus a pyloro calloſo, S. ſp. 8.
Vomitus a ſteatomate ventriculi, S. ſp. 11.
Nauſea ab apoſtematis circa cardiam, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia ulceroſa, S. ſp. 5.
Vomitus ab ulcere ventriculi, S. ſp. 10.

Cardialgia a veneno, S. ſp. 2.
Gaſtrodynia a veneno, S. ſp. 4.
Vomitus a veneno, S. ſp. 7.
Flatulentia accidentalis, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia a peregrinis, S. ſp. 11.
Anorexia bilioſa, S. ſp. 6.
Nauſea bilioſa, S. ſp. 6.
Gaſtrodynia bilioſa, S. ſp. 3.
Vomitus urinoſus, S. ſp. 27.
Gaſtrodynia calculoſa, S. ſp. 8.
Vomitus bezoarticus, S. ſp. 13.
Cardialgia verminoſa, S. ſp. 10.
Nauſea a taenia, S. ſp. 1.
Vomitus verminoſus, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia a xiphoide, S. ſp. 12.
Gaſtrodynia Americana, S. ſp. 6.
Nauſea ex compreſſo ventriculo, S. ſp. 5.
Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. ſp. 22.
Vomitus ab oeſophago obſtructo, S. ſp. 21.
Gaſtrodynia gaſtrocelica, S. ſp. 20.
Nauſea ex gaſtrocele, S. ſp. 4.
Vomitus gaſtrocelicus, S. ſp. 18.
Cardialgia ſputatoria, S. ſp. 5.
Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13.
Nauſea ex gaſtritide, S. ſp. 10.
Vomitus gaſtriticus, S. ſp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. ſp. 23.
Vomitus a dentitione, S. ſp. 4.
Vomitus iliacus, S. ſp. 24.
Nauſea ex pancreatis ſcirrho, S. ſp. 3.
Vomitus a pancreate, S. ſp. 17.
Vomitus ab hepate obſtructo, S. ſp. 16.

Ano-

Anorexia melancholica, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia hypochondriaca, S. ſp. 16.
Flatulentia hypochondriaca, S. ſp. 3.
Flatulentia convulſiva, S. ſp. 7.
Vomitus hypochondriacus, S. ſp. 9.
Vomitus atrabilarius, S. ſp. 15.
Anorexia mirabilis, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia hyſterica, S. ſp. 14.
Gaſtrodynia pulſatilis, S. ſp. 13.
Gaſtrodynia chlorotica, S. ſp. 15.
Nauſea a ſemine corrupto, S. ſp. 8.
Nauſea gravidarum, S. ſp. 2.
Vomitus gravidarum, S. ſp. 12.
Flatulentia lochialis, S. ſp. 6.
Anorexia arthritica, S. ſp. 12.
Cardialgia arthritica, S. ſp. 8.
Nauſea nephritica, S. ſp. 7.
Vomitus nephriticus, S. ſp. 20.
Anorexia Stewartiana, S. ſp. 13.
Cardialgia a cardiogmo, S. ſp. 12.
Anorexia plethorica, S. ſp. 3.
Anorexia cacheſtarum, S. ſp. 7.
Anorexia febrilis, S. ſp. 4.
Cardialgia febricoſa, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia febricoſa, S. ſp. 17.
Vomitus febricoſus, S. ſp. 29.
Vomitus rabioſus, S. ſp. 14.
Vomitus haemorrhagicus, S. ſp. 28.
Gaſtrodynia metaſtatica, S. ſp. 19.
Nauſea marina, S. ſp. 12.
Vomitus marinus, S. ſp. 25.
Anorexia neophytorum, S. ſp. 11.

G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia, cum languore, torpore, metu, et moestitia.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218.
Morbus hypochondriacus, *Boerh.* 1098.
Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.
Hypochondriasis algida, S. sp. 10.
Ex theoria, ut videtur, sequentes.
Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.
Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.
Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.
Hypochondriasis phthisica, S. sp. 6.
Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.
Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.
Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLV. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum saepe retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Boerh.* 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.
Pica, S. G. 222. V. 301.
Citta, L. 78.

I. Verae.

Chlorosis virginea, S. sp. 1.
a. Chlorosis amatoria.
Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.
Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlo-

Chlorosis infantum, S. sp. 4.
Pica infantilis, S. sp. 1.
Pica chlorosiantium, S. sp. 2.
Pica malacia, S. sp. 3.

II. Spuriae seu pallores.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.
Chlorosis viridis, S. sp. 6.
Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.
Chlorosis maculosa, S. sp. 7.
Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.
Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.
Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.
Pica antiscorbuticorum, S. sp. 4.

O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog.
Motorii, L. Cl. VII.
Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.
Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.
Epilepsia, *Boerh.* 1071. 1088.

Sect. I. In functionibus naturalibus.

G. XLVI. TETANUS.

Totius fere corporis rigor spasticus.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180.
Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183.
Opisthotonos, V. 181.
Episthotonos, V. 182.

I. Idiopathicae.

Tetanus tonicus, S. sp. 1.
Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.
Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus holotonicus, S. ſp. 4.

Tetanus Indicus, S. ſp. 5. *Hillary's* Barbadoes, pag. 219. Chalmer's in Lond. Med. Obſ. Vol. 1. Art. 12.

Spaſmus *Bontii* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Convulſio Indica, S. ſp. 9.

Tetanus lateralis, S. ſp. 6. *Morg.* de ſed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. ſp. 13.

Catochus holotonicus, S. ſp. 1. *M. Fehr.* in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obſ. I.

Catochus cervinus, S. ſp. 2. *Storck.* ann. med. 1758. in Julio.

Catochus diurnus, S. ſp. 6.

II. Symptomaticae.

Tetanus traumaticus, S. ſp. 11. *Hillary's* Barbadoes, p. 221.

Tetanus ſyphiliticus, S. ſp. 7.

Tetanus verminoſus, S. ſp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. ſp. 9.

Tetanus febricoſus, S. ſp. 10. *Storck.* ann. med. 1759. p. 166.

Tetanus hyſtericus, S. ſp. 12.

G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor ſpaſticus.

Triſmus, S. G. 117. L. 124.

Capiſtrum, V. 208.

I. Species verae.

Triſmus traumaticus, S. ſp. 2. Lond. Med. Obſ. Vol. I. art. 1. 7. V. II. 34. V. III. 31.

Angina ſpaſmodica, S. ſp. 18. *Zwingeri* Act. Helvet. tom. III. pag. 319.

Convulſio a nervi punctura, S. ſp. 2.

Triſmus catarrhalis, S. ſp. 15. *Hillary's* Barbadoes, 221. Lond. Med. Obſ. Vol. IV. 7.

Triſmus naſcentium, S. ſp. 1. *Heiſter.* Med. Comp. cap. XV. §. 10. *Cleghorn* Minorca introd. p. 33. *Hofer.* in act. Helv. tom. 1. p. 65.

II. Spu-

II. Spuriae.

Trifmus inflammatorius, S. fp. 3.
Trifmus fcorbuticus, S. fp. 4.
Trifmus capiftratus, S. fp. 11.
Trifmus verminofus, S. fp. 5.
Trifmus hypochondriacus, S. fp. 8.
Trifmus febrilis, S. fp. 10.
Trifmus crepitans, S. fp. 7.
Trifmus maxillaris, S. fp. 13.
Trifmus dolorificus, S. fp. 14.
Trifmus arthriticus, S. fp. 9.
Trifmus occipitalis, S. fp. 12.
Trifmus cynicus, S. fp. 16.
Trifmus cynogelos, S. fp. 17.
Trifmus fardonicus, S. fp. 18.
Trifmus diaftrophe, S. fp. 9.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Mufculorum contractio, clonica, abnormis, citra foporem.

Convulfio, S. G. 128. L. 142. V. 191.
Scelotyrbe, S. G. 136.
Chorea, L. 139.
Hieranofos, L. 144. V. 190.

I. Idiopathicae.

Convulfio univerfalis, S. fp. 11.
Convulfio habitualis, S. fp. 12.
Convulfio ab inanitione, S. fp. 1.
Convulfio ab onanifmo, S. fp. 13.
Convulfio hemitotonos, S. fp. 15.
Convulfio abdominis, S. fp. 10.
Scelotyrbe chorea viti, S. fp. 1. *Sydenh.* Schedul. mon.
Scelotyrbe feftinans, S. fp. 2.
Scelotyrbe inftabilis, S. fp. 3.

II. Sympto-

II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.
Convulsio ab hydrocephalo, S. sp. 5.
Convulsio nephralgica, S. sp. 6.
Convulsio gravidarum, S. sp. 14.
Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.
Convulsio febrilis, S. sp. 3.
Convulsio intermittens, S. sp. 16.
Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

G. XLIX. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.
Convulsio raphania, S. sp. 7.
Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst.* oper. tom. II. L. VIII. obs. 22. *Brunner* in Ephem. Germ. D. III. A. II. obs. 224. *Willisch.* ibid. Cent. VII. obs. 13. *Wepfer.* de affect. cap. obs. 120. *Breslauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. VII. obs. 41.
Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.
An Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea sit idem morbus? Vide *Salerne* in mémoires presentés à l'acad. des sciences, tom. II.

G. L. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Boerh.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.
Eclampsia, S. G. 133. V. 189.

I. Idiopathicae.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.
Eclampsia plethorica, S. sp. 7.
Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

Epilepsia

Epilepſia traumatica, S. ſp. 13.
Eclampſia traumatica, S. ſp. 9.
Epilepſia pedi ſymptomatica, S. ſp. 6.
Epilepſia ſymptomatica, S. ſp. 8.
Epilepſia a pathemate, S. ſp. 7.
Eclampſia neophytorum, S. ſp. 15.
Eclampſia ab atropa, S. ſp. 11.
Eclampſia ab oenanthe, S. ſp. 12.
Eclampſia a cicuta, S. ſp. 13.
Eclampſia a coriaria, S. ſp. 14.
Epilepſia exanthematica, S. ſp. 11.

II. Symptomaticae.

Epilepſia cachectica, S. ſp. 2.
Epilepſia ſtomachica, S. ſp. 3.
Eclampſia a ſaburra, S. ſp. 5.
Epilepſia uterina, S. ſp. 4.
Epilepſia a dolore, S. ſp. 10.
Eclampſia a doloribus, S. ſp. 4.
a. Rachialgica.
b. Ab otalgia.
c. A dentitione.
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Eclampſia febricoſa, S. ſp. 17.
Eclampſia exanthematica, S. ſp. 10.
Epilepſia ſyphilitica, S. ſp. 12.
Epilepſia rachialgica, S. ſp. 14.
Eclampſia verminoſa, S. ſp. 2.
Eclampſia parturientium, S. ſp. 3.
Eclampſia ab hydrocephalo, S. ſp. 16.
Eclampſia ab iſchuria, S. ſp. 6.

G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33.

I. A morbo cordis aut vaſorum majorum.

Palpitatio ab aneuryſmate cordis, S. ſp. 1. *Senac* Mal. du cœur. p. 484. *Lanciſi* de aneuryſm.

Palpitatio tremula, S. ſp. 4. *Senac* du cœur, p. 502.

Palpitatio apoſtematoſa, S. ſp. 7. *Lanciſi* de aneuryſmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* du cœur, p. 485.

Palpitatio a corde oſſificato, S. ſp. 2. *Senac* du cœur. pag. 484. *Morgagni* de ſed. Ep. XXIV. 17.

Palpitatio calculoſa, S. ſp. 3.

Palpitatio a polypo, S. ſp. 5. *Senac* du cœur. lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypoſa, S. ſp. 6.

Palpitatio ex aortae aneuryſmate, S. ſp. 8.

Palpitatio ex aortae anguſtia, S. ſp. 9. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 53. *Senac* p. 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. ſp. 10. *Storck* ann. med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. ſp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. ſp. 12.

Palpitatio hyſterica, S. ſp. 13.

Palpitatio melancholica, S. ſp. 14. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 44.

Palpitatio febricoſa, S. ſp. 15. *Storck* Ann. med. 1. p. 75.

G. LII. ASTHMA.

Spirandi difficultas, cum anguſtiae in pectore ſenſu, per intervalla ſubiens.

Aſthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Aſthma convulſivum et ſpaſmodico-flatulentum, *Hoffm.* III. 94.

Aſthma ſpaſticum, *Junck.* tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

I. Species idiopathicae.

Aſthma humidum, S. ſp. 1. flatulentum. *Floyer* on the aſthma, chap. 1.

Aſthma ſtomachicum, S. ſp. 8. *Floyer* ſcheme of the ſpecies of aſthma, periodic aſthma, 6.

Aſthma

Afthma convulfivum, S. fp. 2. *Willis* Pharm. rat. P. II. fect. 1. cap. 12.
Afthma hyftericum, S. fp. 3. *Floyer* on the afthma, cap. 1.
Afthma hypochondriacum, S. fp. 4.
Afthma exanthematicum, S. fp. 11.
Afthma cachecticum, S. fp. 13.
Afthma plethoricum, S. fp. 15.

II. Symptomaticae.
Afthma arthriticum, S. fp. 5.
Afthma venereum, S. fp. 14. *Junck.* tab. 32. VI. 15.

N. *Cum fpecies afthmatis dyfpnoeae et orthopnoeae adeo faepe confundantur, fpecies dyfpnoeae ut et afthmatis et orthopnoeae, quae ad dyfpnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, fubjungere utile fore putavi.*

Dyfpnoea eft,

I. Ex pulmonibus immediate affectis.

1. Ex vitio ipfius pulmonis.
Dyfpnoea pituitofa, S. fp. 1.
Afthma catarrhale, S. fp. 16. pneumonicum, *Willis* Pharm. rat. P. II. fect. I. cap. 12.
Dyfpnoea a pneumatia, S. fp. 12.
Dyfpnoea a tuberculis, S. fp. 2.
Dyfpnoea a fteatomatis, S. fp. 5.
Dyfpnoea a hydatidibus, S. fp. 4.
Dyfpnoea calculofa, S. fp. 3.
Afthma pneumodes, S. fp. 17.
Dyfpnoea polypofa, S. fp. 20.
Orthopnoea peripneumonica, S. fp. 1.
Orthopnoea pfeudo-peripneumonia, S. fp. 21.
Orthopnoea ab hydropneumonia, S. fp. 12.
Orthopnoea a vomica, S. fp. 7.
Dyfpnoea a vomica, S. fp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vaſorum majorum.

Dyſpnoea a corde, S. ſp. 11.
Aſthma a polypo cordis, S. ſp. 6.
Orthopnoea polypoſa, S. ſp. 26.
Orthopnoea cardiaca, S. ſp. 2.
Dyſpnoea aneuryſmatica, S. ſp. 19.
Orthopnoea ab aneuryſmate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea ab aortae anguſtia, S. ſp. 22.

3. Ex compreſſo pulmone.

a. A tumore intra thoracem.

Orthopnoea a pinguedine, S. ſp. 6.
Orthopnoea a lipomate, S. ſp. 18.
Orthopnoea a bronchocele, S. ſp. 10.

b. Ab humore effuſo intra thoracem.

Orthopnoea ab hydrothorace, S. ſp. 5.
Orthopnoea ab empyemate, S. ſp. 13.

c. A partibus thoracem cingentibus.

Aſthma a gibbo, S. ſp. 9.
Dyſpnoea rachitica, S. ſp. 10.
Dyſpnoea traumatica, S. ſp. 15.
Orthopnoea traumatica, S. ſp. 14.

d. A tumore abdominali.

Dyſpnoea a phyſconia, S. ſp. 7.
Dyſpnoea a graviditate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea tympanitica, S. ſp. 9.
Dyſpnoea a liene, S. ſp. 14.
Dyſpnoea a ſtomacho, S. ſp. 13.
Dyſpnoea a gaſtrocele, S. ſp. 17.
Orthopnoea a gaſtrocele, S. ſp. 11.

4. A cauſis externis.

Aſthma pulverulentorum, S. ſp. 7.
Aſthma metallicum, S. ſp. 12.

Orthop-

Orthopnoea a vaporibus, S. ſp. 16.
Orthopnoea a deglutitis, S. ſp. 9.

II. Ex pulmonibus ſympathice affectis.

Orthopnoea hyſterica, S. ſp. 4.
Orthopnoea ſpaſmodica, S. ſp. 3.
Orthopnoea ab antipathia, S. ſp. 15.
Orthopnoea a fungis, S. ſp. 25.
Orthopnoea a vermibus, S. ſp. 17.
Dyſpnoea plethorica, S. ſp. 21.
Orthopnoea ab inanitione, S. ſp. 19.
Dyſpnoea ſcorbutica, S. ſp. 18.
Orthopnoea ſcorbutica, S. ſp. 22.
Aſthma febricoſum, S. ſp. 18.
Orthopnoea febricoſa, S. ſp. 20.
Orthopnoea varioloſa, S. ſp. 24.
Orthopnoea a hydrocephalo, S. ſp. 23.

G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagioſus; tuſſis convulſiva, ſtrangulans; cum inſpiratione ſonora, iterata; ſaepe vomitus.

Pertuſſis, *Sydenham* Ed. Leid. p. 200. 311. 312. *Huxham* de aere, ad ann. 1732.
Tuſſis convulſiva, ſive ferina, *Hoffm.* III. 111.
Tuſſis ferina, S. ſp. 10.
Tuſſis convulſiva, S. ſp. 11.
Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LIV. PYROSIS.

Epigaſtrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque inſipidi, aliquando acris, eructata.

Pyroſis, S. G. 200. Scotis, The Water-braſh.
Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.

Caeterae Sauvagesii species symptomaticae sunt.

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Junck.* 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Rachialgia, S. G. 211.

Ileus, S. G. 252. V. 162.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

Species ex Sauvagesio sunt,

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus physodes, S. sp. 9.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1.

Colica biliosa, S. sp. 5.

Rachialgia ab adiapneustia, S. sp. 5.

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica pituitosa, S. sp. 2.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ileus a foecibus induratis, S. sp. 2.

Colica meconialis, S. sp. 19.

Colica

Colica accidentalis, S. ſp. 18.
Colica lactentium, S. ſp. 20.
Colica Japonica, S. ſp. 10.
Ileus Indicus, S. ſp. 8.
Ileus a veneno, S. ſp. 14.
Rachialgia metallica, S. ſp. 3.
Colica calculoſa, S. ſp. 15.
Ileus calculoſus, S. ſp. 10.
Colica verminoſa, S. ſp. 4.
Ileus verminoſus, S. ſp. 13.
Colica Lapponica, S. ſp. 9.
Ileus volvulus, S. ſp. 7.
Ileus hernioſus, S. ſp. 6.
Colica enterocelica, S. ſp. 22.
Ileus a calloſa coli ſtrictura, S. ſp. 11.
Ileus imperforatorum, S. ſp. 12.
Ileus ab inteſtino compreſſo, S. ſp. 4.
Colica meſenterica, S. ſp. 11.
Colica ſcirrhoſa, S. ſp. 12.
Colica pancreatica, S. ſp. 13.
Colica pulſatilis, S. ſp. 14.
Ileus inflammatorius, S. ſp. 1.
Colica phlogiſtica, S. ſp. 6.
Colica plethorica, S. ſp. 8.
  a. Haemorrhoidalis.
  b. Catamenialis.
Colica febricoſa, S. ſp. 21.
Rachialgia febricoſa, S. ſp. 2.
Rachialgia arthritica, S. ſp. 4.
Rachialgia ſcorbutica, S. ſp. 6.
Rachialgia traumatica, S. ſp. 7.
Rachialgia ab oſteoſarcoſi, S. ſp. 8.

G. LVI. CHOLERA.

Humoris plerumque biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.
Diarrhoea cholerica, *Junck.* 112.
Species sunt.
Cholera spontanea, S. sp. 1. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 2.
Cholera crapulosa, S. sp. 11.
Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.
Cholera a veneno animali, S. sp. 5.
Cholera sicca, S. sp. 2. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 2.
a. Cholera auriginosa a fungis venenatis.
b. Cholera dysenterica auriginosa.
Cholera Verminosa, S. sp. 9.
Cholera arthritica, S. sp. 10.
Cholera intermittens, S. sp. 6.
Cholera inflammatoria, S. sp. 8.
Cholera indica, S. sp. 7.

G. LVII. DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. *Junck.* 112.
Hepatirrhoea, S. G. 246.
Cholerica, L. 190.
Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109.
Lienteria, S. G. 256. L. 188.
Pituitaria, V. 111.

I. Idiopathicae.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.
Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.
Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Diarrhoea

Diarrhoea lactea, S. ſp. 4.
Dyſenteria pariſiaca, S. ſp. 3.
Diarrhoea pituitoſa, S. ſp. 4.
Coeliaca mucoſa, S. ſp. 3.
Diarrhoea ſeroſa, S. ſp. 10.
a. Diarrhoea urinoſa.
Diarrhoea bilioſa, S. ſp. 8.
Diarrhoea adipoſa, S. ſp. 18.
Diarrhoea ab hypercatharſi, S. ſp. 16.
Dyſenteria a catharticis, S. ſp. 12.
Coeliaca chyloſa, S. ſp. 1.
Lienteria ſpontanea, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea inteſtinalis, S. ſp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. ſp. 3.
Diarrhoea febricoſa, S. ſp. 20.
Hepatirrhoea intermittens, S. ſp. 7.
Diarrhoea varioloſa, S. ſp. 6.
Diarrhoea pleuriticorum, S. ſp. 21.
Diarrhoea arthritica, S. ſp. 9.
Diarrhoea colliquativa, S. ſp. 13.
Diarrhoea choleriodes, S. ſp. 17.
Hepatirrhoea vera, S. ſp. 1.
Hepatirrhoea a vulnere, S. ſp. 3.
Hepatirrhoea meſenterica, S. ſp. 4.
Dyſenteria a meſenterii vomica, S. ſp. 11.
Diarrhoea purulenta, S. ſp. 11.
Caeliaca purulenta, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea ſcorbutica, S. ſp. 5.
Dyſenteria ſcorbutica, S. ſp. 18.
Lienteria ſcorbutica, S. ſp. 3.
Lienteria ex ulcere ventriculi, S. ſp. 1.
Lienteria aphthoſa, S. ſp. 4.

Lienteria secundaria, S. sp. 5.
Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
Diarrhoea chiliensis, S. sp. 12.
Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

G. LVIII. DIABETES.

Urinae praeternaturalis, copia immodica, profusio, chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.
Diuresis, V. 114.

I. Idiopathicae.

Diabetes legitimus, S. sp. 1.
Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons, Ess. 1. Monita med. cap. 9. sect. 2.
Diabetes a vino, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh.* Diss. Epist. ad G. Cole.
Diabetes arthriticus, S. sp. 6.
Diabetes artificialis, S. sp. 4.

G. LIX. HYSTERIA.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; sopor; convulsiones; urinae limpidae copia profusa; animus, nec sponte, varius et mutabilis.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219.
Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.
Affectio hysterica, *Willis* de morb. convuls. cap. 9. 10. et 11. *Sydenh.* Diss. Epist. ad G. Cole. *Whytt* on nervous disease.

I. Idiopathicae.

Hysteria chlorotica, S. sp. 2.
Hysteria libidinosa, S. sp. 6.

Hysteria

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3.
Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.

Hysteria stomachica, S. sp. 7.
Hysteria emphractica, S. sp. 5.
Hysteria verminosa, S. sp. 1.
Hysteria febricosa, S. sp. 7.

G. LX. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, ut convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morsu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Boerh.* 1138. *Junck.* 124.

Species sunt,

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.
Hydrophobia spontanea, S. sp. 2.

O. IV. VESANIÆ.

Mentis functiones laesae, sine pyrexia vel comate.

Vesaniae, S. Cl. VIII.
Mentales, L. Cl. V. O. I.
Paranoae, V. Cl. IX.

G. LXI. AMENTIA.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.
Morosis, L. 106.
Amnesia, S. G. 237.
Oblivio, L. 107. V. 338.
Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.
Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species sunt,

Amentia senilis, S. sp. 1.
Amnesia senilis, S. sp. 2.

Amnesia a venere, S. sp. 1.
Amentia morosis, S. sp. 8.
Amentia serosa, S. sp. 2.
Amentia ab hydatidibus, S. sp. 5.
Amentia a tumore, S. sp. 4.
Amentia calculosa, S. sp. 12.
Amentia ex siccitate, S. sp. 7.
Amentia microcephala, S. sp. 6.
Amnesia plethorica, S. sp. 4.
Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.
Amnesia a pathemate, S. sp. 5.
Amentia a venenis, S. sp. 3.
Amentia rachialgica, S. sp. 10.
Amnesia a temulentia, S. sp. 7.
Amentia ab ictu, S. sp. 9.
Amnesia traumatica, S. sp. 3.
Amentia a quartana, S. sp. 11.
Amnesia febrisequa, S. sp. 8.

G. LXII. MELANCHOLIA.

Insania partialis.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Boerh.* 1089. *Junck.* 121.
Daemonomania, S. G. 236.
Daemonia, L. 69.
Vesania, L. 70.
Panophobia, L. 75.
Athymia, V. 329.
Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.
Erotomania, L. 82.
Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Junck.* 125.
Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia, P. I.

Species sunt,

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.
Melancholia argantis, S. sp. 4.

Melan-

Melancholia Anglica, S. ſp. 11.
Melancholia phrontis, S. ſp. 14.
Panophobia phrontis, S. ſp. 3.
Melancholia religioſa, S. ſp. 3.
Melancholia enthuſiaſtica, S. ſp. 13.
Melancholia ſaltans, S. ſp. 8.
Melancholia amatoria, S. ſp. 2.
Melancholia moria, S. ſp. 5.
Melancholia Scytharum, S. ſp. 10.
Melancholia errabunda, S. ſp. 7.
Melancholia zoantropia, S. ſp. 12.
Melancholia hippantropica, S. ſp. 9.
Melancholia attonita, S. ſp. 6.

N. *Daemonomaniam plerumque ſimulatam eſſe cenſemus.*

G. LXIII. MANIA.

Inſania univerſalis.

Mania, S.G.235. L. 68. V. 331. *Boerh.* 1118. *Junck.* 122. *Battie* on madneſs.
Paraphroſyne, L. 66.
Amentia, L. 67.
Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

Species ſunt,

Mania vulgaris, S. ſp. 7.
Mania a pathemate, S. ſp. 1.
Mania ab hemicrania, S. ſp. 3.
Mania periodica, S. ſp. 6.
Mania a venenis, S. ſp. 5.
Mania metaſtatica, S. ſp. 4.
Mania lactea, S. ſp. 2.
Mania hyſteralgica, S. ſp. 8.

G. LXIV. SOMNIUM.

In ſomno imaginatio vehementior vel moleſta.

Somnium, V. 339.
Somnambuliſmus, S. G. 221. L. 77.

Hypnobatasis, V. 340.
Noctambulatio, *Junck.* 124.
Ephialtes, S. G. 138. L. 163.
Incubus, V. 211. *Junck.* 50.
Panophobia, S. G. 227.

Species sunt,

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1.
Somnambulismus catalepticus, S. sp. 2.

Panophobia verminosa, S. sp. 1.
Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.
Ephialtes stomachica, S. sp. 2.
Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.
Ephialtes ex hydrocephalo, S. sp. 3.
Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

N. *Vesaniae symptomaticae.*

Paraphrosyne, S. G. 232.
Delirium, L. 65. V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXV. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species sunt,

Tabes apostematodes, S. sp. 3.
Tabes ulcerosa, S. sp. 12.
Tabes a vomica, S. sp. 15.
Tabes senilis, S. sp. 2.
Tabes hepatica, S. sp. 8.
Tabes a stomacho, S. sp. 14.
Tabes rachialgica, S. sp. 16.
Tabes mesenterica, S. sp. 9.
Tabes glandularis, S. sp. 10.
Atrophia infantilis, S. sp. 13.
Atrophia rachitica, S. sp. 8.
Tabes a pericardio, S. sp. 7.
Tabes catarrhalis, S. sp. 13.
Tabes a veneno, S. sp. 17.
Atrophia febrisequa, S. sp. 16.

G. LXVI. ATROPHIA.

Marcor et asthenia sine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Junck.* 41.
Marasmus, L. 211.

Species sunt,

Atrophia senilis, S. sp. 11.
Atrophia nervosa, S. sp. 1.
Atrophia a vomitu, S. sp. 9.
Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.
Atrophia a sanguifluxu, S. sp. 2.
Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.
Atrophia lactentium, S. sp. 3.
Tabes sudatoria, S. sp. 6.

Atrophia a leucorrhoea, S. ſp. 4.
Tabes dorſalis, S. ſp. 1.
Tabes nutricum, S. ſp. 4.
Atrophia nutricum, S. ſp. 5.
Tabes ſyphilitica, S. ſp. 11.
Atrophia ſcorbutica, S. ſp. 12.
Tabes a hydrope, S. ſp. 5.
Atrophia a crinonibus, S. ſp. 10.
Atrophia verminoſa, S. ſp. 14.
Atrophia lateralis, S. ſp. 15.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorſum tumens,
Intumeſcentiae, S. Cl. X. O. II.
Tumidoſi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *ADIPOSÆ.*

G. LXVII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia moleſta.
Polyſarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.
Steatites, V. 390.

Species unica,
Polyſarcia adipoſa.

Sect. II. *FLATUOSÆ.*

Corporis intumeſcentia tenſa, elaſtica, ſub manu crepitans.
Pneumatoſis, S. G. 280. V. 391.
Emphyſema, S. G. 13. L. 228. V. 392.
Leucophlegmatia, L. 214.

Species ſunt,
Emphyſema ſpontaneum, S. ſp. 1.
Pneumatoſis a vulnere, S. ſp. 2.
Pneumatoſis a veneno, S. ſp. 1.

Pneumatoſis

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

Pneumatosis febrilis, S. sp. 4.

G. LXIX. TYMPANITES.

Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies; rejecto sursum vel deorsum aere levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Boerh.* 226. *Junck.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

Tympanites intestinalis, S. sp. 1.

Tympanites enterophysodes, S. sp. 2.

Tympanites Stewartii, S. sp. 6.

Meteorismus abdominis, S. sp. 2.

Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

Meteorismus hystericus, S. sp. 3.

Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

Tympanites verminosus, S. sp. 7.

Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

G. LXX. PHYSOMETRA.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Physometra, S. G. 290.

Hysterophyse, V. 317.

Species sunt,

Physometra sicca, S. sp. 1.

Tympanites uteri sicca, *Astruc* sur les malad. des femmes, L. II. cap. 9.

Physometra humida, S. sp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc* loc. cit.

Sect. III. *AQUOSÆ SIVE HYDROPES.*

G. LXXI. ANASARCA.

Corporis intumescentia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Boerh.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* on the Dropsy, 1765.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerh.* 791.

Species sunt,

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.
Anasarca Americana, S. sp. 7.
Anasarca a fluxu, S. sp. 2.
Anasarca a febribus, S. sp. 4.
Anasarca metastatica, S. sp. 1.
a. Anasarca periodica.
b. Anasarca ab adiapneustia.
Anasarca exanthematica, S. sp. 3.
Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.
Phlegmatia lactea, S. sp. 3.
Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.
Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.
Anasarca gravidarum, S. sp. 5.
Anasarca hysterica, S. sp. 6.
Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.
Anasarca rachialgica, S. sp. 8.
Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.
Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.
Anasarca urinosa, S. sp. 11.
Anasarca purulenta, S. sp. 9.
Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.
Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.
Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.
Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

G. LXXII. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumefcentia mollis, inelaftica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerh.* 1217. *Gaudelius* de hydrocephal. apud *Sandifort* Thefaur. Vol. II.

Hydrocephalum, V. 384.

Species funt,

Hydrocephalus interior, S. fp. 1. *Whyt's* Works, p. 725. Lond. Med. Obf. Vol. IV. Art. 6.

Hydrocephalus exterior, S. fp. 2.

G. LXXIII. HYDRORACHITIS.

Tumor fupra vertebras lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de fed. XII. 9. et feq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyfpnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; fubita et fponte ex fomno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. *Boerh.* 1219.

Species funt,

Hydrothorax vulgaris, S. fp. 3.

Hydrothorax mediaftini, S. fp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. fp. 7. *Hoffm.* III. 337.

Hydrothorax pericardii, S. fp. 8. *Morgagn.* de fed. XVI. 34. 36. *Senac* du coeur. tom. II. pag. 349.

Hydrothorax chylofus, S. fp. 1. *Willis.* Pharm. rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidofus, S. fp. 5. *Morg.* de fed. XVI. 33.

Hydrothorax febrifequens, S. fp. 4.

Hydrothorax a fcabie, S. fp. 9. *Morg.* de fed. XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. fp. 2.

G. LXXV. ASCITES.

Ascites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Boerh.* 1226. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* on the Dropsy, 1765.

Species sunt,

1. Serosi abdominales.

Ascites vulgatior, S. sp. 1.
Ascites ab oppilatione, S. sp. 2.
Ascites ab hepate, S. sp. 3.
Ascites a liene, S. sp. 4.
Ascites scrophulosus, S. sp. 5.
Ascites artificialis, S. sp. 10.
Ascites ab ovariis, S. sp. 6.
Ascites ovarii, S. sp. 19.
a. Ascites saccatus.
Hydrometra ovarii, S. sp. 6.
Ascites a sanguifluxibus, S. sp. 7.
Ascites febrilis, S. sp. 12.
a. Ascites ex quartana.
Ascites ab exanthematis, S. sp. 8.
Ascites arthriticus, S. sp. 9.
Ascites scorbuticus, S. sp. 11.
Ascites calidus, S. sp. 13.

2. Serosi non abdominales.

Ascites intercus, S. sp. 14.
Ascites intermuscularis, S. sp. 17.
Ascites stomachi, S. sp. 16.
Ascites omentalis, S. sp. 18.

3. Non serosi abdominales.

Ascites cruentus, S. sp. 20.
Ascites purulentus, S. sp. 21.
Ascites urinosus, S. sp. 22.
Ascites chylosus, S. sp. 23.
Ascites oleosus, S. sp. 24.

4. Nec serosi nec abdominales.

Ascites sanguineo-intercus, S. sp. 26.
Ascites sanguineo-peritonaeus, S. sp. 27.
Ascites flatulento-peritonaeus, S. sp. 28.
Ascites purulento-peritonaeus, S. sp. 29.

G. LXXVI. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor; uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Boerh.* 1224.

Species sunt,

Hydrometra ascitica, S. sp. 1.
Hydrometra hydatica, S. sp. 4.
Ascites uterinus, S. sp. 15.
Hydrometra sanguinea, S. sp. 3.
Ascites sanguineo-uterinus, S. sp. 25.
Hydrometra puriformis, S. sp. 5.
Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

G. LXXVII. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens; mollis; fluctuans, pellucidus.

Oscheocele, S. G. 41. V. 388.
Hydrops scroti, V. 389.
Hydrops testium, *Boerh.* 1227.

Species sunt,

Oscheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in Edinb. Ess. Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran* Opérations de chirurgie. *Bertrandi* in Mem. de l'Academ. de chirurgie, Vol. III.

Oscheocele hydatidosa, S. sp. 3.

Oscheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer* Amoen. exot. fasc. III. obs. 7.

Sect. IV. *SOLIDÆ.*

G. LXXVIII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans; paulatim crescens, nec sonora nec fluctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325.

Hyposarca, L. 218.

Species sunt,

Physconia hepatica, S. sp. 1. Cl. *Cusson Bonet.* Sepulchr. de graviditate falsa, obs. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. Scirrhodea, G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obs. 142.

b. Calculosa *Bonet.* Sepulch. de hypochondrii tumore, obs. 5.

c. Hydatidosa *Winckeri* Disp. de hydatidibus apud *Bonet.* Med. septent. Tom. II. p. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

a. Emphractica *Haller.* Disp. pathol. T. IV. disp. 109. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 30.

b. Scirrhodea *Bonet.* Sepulch. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.

a. Calculosa *Plater.* obs. L. II. p. 449. *River.* cent. IV. obs. 34.

b. Sarcomatico-cystica *Haller.* Disp. pathol. disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4. *Bonet.* Sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

Physconia ab ovario, S. sp. 5. *Monro* Essais d'Edimburgh, tom. VI. Art. 74. obs. 1.

Physconia mesenterica, S. sp. 6.

a. Hydatidosa *Greg. Horstii*, Lib. V. obs. 33. *Tulp.* obs. Lib. II. c. 34.

b. Strumosa *Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obs. X. n. 15. *Ambr. Parei*, L. VII. c. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obs. 38.

c. Scirrhodea *Marc. Donat.* Hist. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* consult. Sect. II. consult. 134. *Trincavell*, lib. III. cons. 22.

22. *Riolan.* Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de ſedib. Ep. 39. n. 2.

d. Sarcomatica, *Bonet.* Sepulchr. de falſa gravid. obſ. 3. n. 1.

e. Steatomatoſa, *Barth. Cabrol.* Obſ. 33. et 35. *Tulp.* Obſ. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechelii* apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. idem Collect. acad. Tom. III. p. 585. *Hierne* Collect. acad. Tom. III. p. 226. obſ. 166.

f. Fungoſa, *Bonet.* Sepulch. de gravid. falſa, obſ. 3.

Phyſconia inteſtinalis, S. ſp. 7.

a. Concreto - glomerata, *Morgagn.* de ſedib. epiſt. 39. n. 21. 25.

b. Sarcomatica, *Fanton.* Obſ. med. ſelectiores, obſ. 11.

Phyſconia omentalis, S. ſp. 8. *Frid. Reebman* Diſſ. de omento.

Phyſconia polyſplachna, S. ſp. 9.

a. Scirrhodea, *Fabr. Hildani*, cent. II. obſ. 45.

b. Scirrhodea et ſarcomatica, *Huldenreich.* M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. Scirrhodea et adipoſa, *T. Bartholin.* cent. III. obſ. 6.

d. Hydatidoſa, *Volch. Coiter.* Obſ. anat. p. 117. *Maur. Cordaei* comm. 5. ad lib. priorem, *Hippocr.* de muliebr.

e. Hydatidoſa et ſcirrhodea, *Halleri* Diſp. pathol. Tom. V. p. 256.

Phyſconia viſceralis, S. ſp. 10. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. Megaloſplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex Garnero de liene, Lib. III. obſ. 9. *Salmuth.* cent. I. obſ. 21. *Bonet.* Med. ſept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hiſt. hepat. T. I. p. 130.

Phyſconia externa lupialis, S. ſp. 11. *Graham* Tranſ. philoſ. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Phyſconia externa ſcirrhodea, S. ſp. 12. *Ger. Blas.* Obſ. med. VI.

Phyſconia externa hydatidoſa, S. ſp. 13. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. §. 2. 3. 4. 11. &c. *Acholtzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obſ. 4. et apud *Scholtzium* conſ. 339. *Solenandri* conſ. 15. ſect. V. *Riverii* Obſ. communicat. ultim.

Phyſconia ab adipe ſubcutaneo, S. ſp. 14.

a. Sim-

a. Simplex, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. *J. Mich. Febr.* apud *Bonet.* Med. sept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, observante Celeb. *Fizes.*

Physconia ab excrescentia, S. sp. 15.

G. LXXIX. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; costae depressae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Boerh.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Species sunt,

Rachitis nodosa, S. sp. 1.
Rachitis Britannica, S. sp. 2. *Glisson.* de rachitide.
Rachitis strumosa, S. sp. 3.
Rachitis Calmucana, S. sp. 4.
Rachitis Polonica, S. sp. 5.
Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.
Rachitis a castratione, S. sp. 7.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

G. LXXX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.
Struma, L. 284.

Species sunt,

Scrophula vulgaris, S. sp. 1. *Russel* de tabe glandulari, et de oeconomia naturae.

Scrophula

Scrophula fugax, S. fp. 2.
Scrophula mefenterica, S. fp. 4.
Scrophula Americana, S. fp. 5.
Scrophula periodica, S. fp. 6.
Scrophula Molucana, S. fp. 8.

G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagiofus; poft concubitum impurum et genitalium morbum; ulcera tonfillarum, cutis, praefertim ad marginem capillitii; papulae corymbofae, in cruftas et in ulcera cruftofa abeuntes; dolores oftocopi; exoftofes.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319.
Lues venerea, *Boerh.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.* 96. *Aftruc* de lue venerea.

Species funt,

Syphilis venerea, S. fp. 1.
Syphilis Polonica, S. fp. 2.
Syphilis Indica, S. fp. 3.

G. LXXXII. SCORBUTUS.

In regione frigida poft victum putrefcentem, falitum, ex animalibus confectum, deficiente fimul materia vegetabili recente; afthenia; ftomacace; in cute maculae diverficolores, plerumque livefcentes, praefertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Boerh.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the fcurvy. *Hulme* de fcorbuto. *Rouppe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

a. Scorbutus incipiens.
b. Scorbutus crefcens.
c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam fymptomatibus.

d. Scorbutus lividus, *Nitzfch* Theoret. pract. abhandl. des Scharbockes, &c.

e. Scorbutus petechialis, *Nitzſch* ibid.
f. Scorbutus pallidus, *Nitzſch* ibid.
g. Scorbutus ruber, *Nitzſch* ibid.
h. Scorbutus calidus, *Nitzſch* ibid.

G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagioſus; cutis craſſa, rugoſa, aſpera, unctuoſa; pilis deſtituta; in extremis artubus anaeſthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca et naſalis.

Elephantiaſis, S. G. 302. V. 321.
Elephantia Arabum, V. 322.

Species ſunt,

Elephantiaſis orientalis, S. ſp. 1.
Elephantiaſis legitima, S. ſp. 2. Lond. Med. Obſ. Vol. I. Art. 19.
Elephantiaſis leonina, S. ſp. 3.
Elephantiaſis Tyria, S. ſp. 4.
Elephantiaſis Alopicia, S. ſp. 5.
Elephantiaſis ſyphilitica, S. ſp. 6.
Elephantiaſis Javanenſis, S. ſp. 7.
Elephantiaſis Indica, S. ſp. 9.

G. LXXXIV. LEPRA.

Cutis, eſcharis albis furfuraceis rimoſis, aſpera, aliquando ſubtus humida, pruriginoſa.

Lepra, S. G. 303. L. 262.
Lepra Graecorum, V. 320.

Species ſunt,

Lepra Graecorum, S. ſp. 1.
Lepra ichthyoſis, S. ſp. 2.
Lepra Indica, S. ſp. 3.
Lepra Aſturienſis, S. ſp. 4.
Lepra herpetica, S. ſp. 5.
Lepra malum mortuum, S. ſp. 6.

G. LXXXV. FRAMBOESIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. G. 299.

Species sunt,

Framboesia Guiniensis, S. sp. 1. Edinb. Essays, Vol. VI. Art. 71.
Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. LXXXVI. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. G. 311.
Plica, L. 313.
Plica sive Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.
Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. LXXXVII. ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidae; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerh.* 918. *Junck.* 90.
Aurigo, S. G. 306.
Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species sunt,

Aurigo calculosa, S. sp. 9. Edinb. Essays, Vol. I. Art. 33.
Aurigo hysterica, S. sp. 13. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 3.
Aurigo rachialgica, S. sp. 14.
Aurigo plethorica, S. sp. 5.
Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.
Aurigo hepatitica, S. sp. 11.
Aurigo purulenta, S. sp. 7.
Aurigo a venenis, S. sp. 4.
Aurigo febrilis, S. sp. 1.

Aurigo accidentalis, S. ſp. 2.
Aurigo febricoſa, S. ſp. 8.
Aurigo typhodes, S. ſp. 10.
Aurigo neophytorum, S. ſp. 12.
Aurigo Indica, S. ſp. 3.

CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X.
Morbi organici, *Auctorum*.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Senſus depravati aut deleti ex organorum externorum vitio.

Dyſaeſtheſiae, S. CL. VI. O. I.

G. LXXXVIII. CALIGO.

Viſus imminutus vel abolitus.

Caligo, S. G. 153. V. 288.
Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.
Amblyopia, L. 108. V. 236.
Amauroſis, S. G. 155. L. 110. V. 238.
Mydriaſis, V. 237.
Synizeſis, V. 240.
Glaucoma, V. 241.
Achlys, V. 242.

G. LXXXIX. AMBLYOPIA.

Viſus depravatus.

Amblyopia, S. G. 154.
Suffuſio, S. G. 217.
Phantaſma, L. 73. V. 287.
Presbytia, L. 307.
Myopia, L. 308.

Haema-

Haemalopia, V. 289.
Marmaryge, V. 290.
Diplopia, S. G. 218.
Dysopia, V. 291.

G. XC. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 286.
Cophosis, S. G. 160. L. 112.
Surditas, V. 247.

G. XCI. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159.
Syrigmus, S. G. 219. L. 72.

G. XCII. ANOSMIA.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

G. XCIII. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheustia, S. G. 157. L. 114.
Apogeusis, V. 249.

G. XCIV. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118.
Anodynia, V. 284.

G. XCV. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164.
Atechnia, L. 119.
Agenesia, V. 283.

O. II. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. XCVI. APHONIA.

Vocis plena ſuppreſſio citra coma aut ſyncopen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

G. XCVII. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

G. XCVIII. PARAPHONIA.

Vocis ſonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Aſaphia, V. 250.
Clangor, V. 251.
Leptophonia, V. 254.
Oxyphonia, V. 255.
Rhenophonia, V. 256.

G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Pſelliſmus, S. G. 167. L. 138.
Pſellotis, V. 259.
Traulotis, V. 258.
Iſchnophonia, V. 260.
Battariſmus, V. 261.

G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabiſmus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

G. CI.

G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.

Obstipitas, S. G. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

O. III. APOCENOSES.

Fluxus, sive sanguis aut humores alii solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenoses, V. CL. II. O. II.

Fluxus, S. CL. IX.

Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

G. CII. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

G. CIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

G. CIV. PTYALISMUS.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103.

G. CV. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra sine libidine stillicidium.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

O. IV.

O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum ſuppreſſiones.

Epiſcheſes, V. CL. III.

Morbi conſtrictorii, L. CL. VIII. O. II.

G. CVII. OBSTIPATIO.

Dejectiones nullae vel ſolito rariores.

Obſtipatio, L. 166. V. 128.

G. CVIII. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

Iſchuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species ſunt,

1. Iſchuriae renales.

Iſchuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. ſp. 1. *Schacht.* Inſtitut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syſt. prax. med. de iſchur. *Fabric. Hildan.* de lithot. cap. IV. *Lael. a Fonte*, Conſ. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. ſect. XXIV. obſ. IV. §. 3. *Schenck.* lib. III. de iſchur. falſ. cap. IV. et V. *Etmuller.* Coll. pract. pag. 994.

Iſchuria (*nephrolithica*) a renum calculo, S. ſp. 2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Piſon.* de morb. a colluv. ſeroſ. *Schenck.* de iſchur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. et Medic. ſeptentrional. de iſchur.

Iſchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. ſp. 3. *River.* Cent. I. obſ. 1. et 89. *Etmull. Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Ludwig.* Inſtit. med. clin. *Seb. Naſii* Specul. method. med. pag. 167.

Iſchuria (*lunatica*) renalis lunatica, S. ſp. 4. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 49.

Iſchuria (*Nephroſpaſtica*) renalis ſpaſmodica, S. ſp. 5. *Schacht. Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Differt. epiſt. tom. I. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1715.

Iſchuria

Iſchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminoſa, S. ſp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict.

Iſchuria (*Nephrothromboides*) renalis a ſanguine congrumato, S. ſp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de laeſ. urin. ſecret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort. Gaub.* loc. citat.

Iſchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. ſp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort. Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sal. Diverſ.* de affect. particularib. cap. 14.

Iſchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitoſa ſeu mucoſa, S. ſp. 9. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Graſii* Ephem. natur. cur. ann. III. obſ. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. IV. V.

Iſchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. ſp. 10. *Sal. Diverſ. Mercat.* loc. cit. *Horſt.* tom. II. lib. IV. obſ. 49. *Marcel. Donat.* Hiſtor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epiſt. 18. 38. 39. *Hoechſtet.* Obſ. Dec. V. caſ. 20. *Claud. Chaptal.* pract. Monſpel.

Iſchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione ſuppleta, S. ſp. 11.

a. A diarrhoea et ſudore, *Marcell. Donat.* Hiſt. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obſ. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex Plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perſpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A ſudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Iſchuriae uretericae.

Iſchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. ſp. 12. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Ludwig* Inſtit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Inſtit. pract. de iſchur. ſpur.

Iſchuria (*Ureterolithica*). Iſchuria ureterica calculoſa, S. ſp. 13. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Eſſais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diverſ.* loc. citat.

Iſchuria (*Uretero-thromboides*) Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal. Diverſ. Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt. Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inferioris clauſura, *Theod. Eller.* Miſcell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex *Noel.* Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obſ. 17. *Lieutaud* Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1753. *Franc. Sylv. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obſ. anat. pag. 62.

3. Iſchuriae veſicales.

Iſchuria (*Cyſtitica*) a veſicae inflammatione, S. ſp. 18. *Schacht.* Inſtit. practic. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſ. *Foreſti* lib. XXV. obſerv. 27. 28. *Zacuti Luſitani.* ex *Galeno*, Hiſt. med. princ. lib. II. Hiſt. 150.

Iſchuria (*Cyſtolithica*) a veſicae calculo, S. ſp. 19. *Tulpii* Obſerv. med. lib. IV. cap. 37. Eſſais d'Edinburg, tom. IV. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. obſerv. 67. *Car. Piſonis* de morb. a colluv. ſeroſ. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. X. &c.

Iſchuria (*Cyſtoſpaſtica*) a ſphincteris veſicae ſpaſmo, S. ſp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebaſ. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de iſchur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandaei*, loc. citat.

Iſchuria (*Cyſtoplegica*) a veſicae paralyſi, S. ſp. 21. *Lieutaud* Compend. medic. de iſchur. *Zacut. Luſitan.* ex *Galeno* Hiſt. princ. hiſt. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serane* Theſ. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat.*

Lusitan. Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Essais d'Edinburg, tom. 2. artic. 32.

Ischuria (*Polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. §. 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de ischuria. *Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de ischur. &c.

Ischuria (*Cystopyica*) vesicalis purulenta, S. sp. 23. *Felic. Plateri Mantiss.* Obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *Andri* des maladies de l'urethre, observ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (*Cystothromboides*) vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini* consult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. observ. 66. *Foresti* lib. XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (*Cystophlegmatica*) vesicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Instit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de ischur. vesical. *Amati Lusitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani*, Prax. medic. admirab. lib. II. observ. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholini* de urin. suppres. observ. 17.

Ischuria (*Ectopocystida*) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, *Verdier* ex *Noel.* lib. citat. obs. 17.

Ischuria (*Cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. S. sp. 27. *Dodonaei* Observ. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de ischur. observ. 6. *Wepferi* Dissert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppres. observ. 18. §. 4. *Schacht. Gaubii*, loc. citat.

Iſchuria (*Hyſterocyſtica*) veſicalis ab utero, S. ſp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Diſſert. de iſchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. cap. XV. *Roderici a Caſtro*, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolano* de urin. ſuppreſ. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* pract. lib. IV. part. I. ſect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falſ. *Schachtii*, *Gaubii*, loc. citat.

d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann.* Diſſert. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 951. *Aſtruc* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Iſchuria paradoxa, S. ſp. 30. *Morgagni* Epiſtol. *Le Clerc* Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.

4. Iſchuriae urethrales.

Iſchuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. ſp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. et ex eo *Zacut. Luſitan.* Hiſt. 149. *Vandermond* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp.* Obſerv. med. lib. III. cap. X. *Foreſt.* lib. XXVI. obſ. 2.

Iſchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impacto, S. ſp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obſ. 89. *Winckler.* ibid. tom. VI. obſ. 34. *Zacut. Luſitan.* Prax. med. admirab. lib. II. obſ. 66. 67. 68. *Tulp.* Obſer. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. 14. *Barthol.* cent. IV. epiſt. 5. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Iſchuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. ſp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. ſeptent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Luſitan.* cent. V. obſ. 71. *Foreſt.* libr. XXV. obſ. 25. *Varand.* de iſchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 69.

Iſchuria

Ifchuria (*Urethrothromboides*) a fanguinis grumo urethram opplente, S. fp. 34. *Bonet.* Med. feptentrion. de ifchur. et fepulchr. de urin. fuppref. obf. XI. *Foreft.* lib. 25. obf. 25.

Ifchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obftruente, S. fp. 35. *Bonet.* Med. feptentr. de ifchur. *Foreft.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Ifchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. fp. 36. Hift. de l'Acad. R. des fc. ann. 1714, hift. pag. 22.

Ifchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminofa, S. fp. 37. *Joan. Petr. Albrecht.* Vid. *Bonet.* Medicinam feptentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. fpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obf. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obf. 77.

Ifchuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione, S. fp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obf. 54. *Foreft.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. verfus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vefic. cap. VII. *Bonet.* Medic. feptentr. de ifchuria, cap. 1. N°. V. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heifter.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ifchuria (*Carunculofa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. fp. 39. *Amat. Lufitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critiq. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heifter.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *André* des maladies de l'urethre, paffim.

Ifchuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in fcrotum hiante, S. fp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Mifcell. nat. cur. decad. III. ann. III. obf. 68.

Ifchuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. fp. 41. *Fred. Hoffm.* Confult. de morb. abdom. caf. 105.

Ifchuria (*Peridefmica*) a vinculo ftrictiori peni injecto, S. fp. 42. *Bonet.* med. feptentr. de Ifchuria, cap. 1. N°. VIII.

Ifchuria (*phimofica*) urethralis a phimofi, S. fp. 43. *Horft.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heift.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de ifchur. obf. XV.

Ischuria (*aspadialis*) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs. pag. 221. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppres. observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. §. VI.

G. CIX. AMENORRHOEA.

Mensium suppressio.

Amenorrhoea, V. 130.
Dysmenorrhoea, L. 168.

O. V. TUMORES.

Partis magnitudo aucta non phlegmonodea.

Tumores protuberantes. L.

G. CX. ANEURYSMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurysma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

G. CXII. ECCHYMOMA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451.
Sugillatio, L. 230.

C. CXIII. SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre suppurans.

Scirrhus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. CXIV. CANCER.

Tumor scirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerh.* 492.

G. CXV.

G. CXV. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor ſuppurans.

Bubo, L 271.
Bubo, S. G. 16. V. 368.
Parotis, S. G. 17. V. 370.

G. CXVI. SARCOMA.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376.
Polypus, V. 377.
Porrus, V. 427.

G. CXVII. VERRUCA.

Extuberatio durior, ſcabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426.

G. CXVIII. CLAVUS.

Cuticulae craſſities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.
Callus ſive Tylloma, V. 429.

G. CXIX. LUPIA.

Extuberatio ſubter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. G. 37.
Atheroma, L. 285.
Encyſtis, V. 420.

G. CXX. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini inſidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXI. HYDATIS.

Veſicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.
Phlyctaena, L. 273. V. 442.

G. CXXII.

G. CXXII. HYDARTHRUS.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

G. CXXIII. EXOSTOSIS.

Tumor durus ossi insidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417.
Hyperostosis, V. 418.

O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

G. CXXIV. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXXV. PROLAPSUS.

Partis cujusdam ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.
Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

G. CXXVI. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.
Exarthrema, S. 60.
Diastasis, S. 61.
Luxatura, L. 236.

O. VII.

O. VII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.
Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI. O. II.
Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.
Dissolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXXVII. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Boerh.* 145.
Punctura, S. G. 64. L. 243.
Laceratura, L. 242.
Amputatura, S. G. 70. L. 243.

G. CXXVIII. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249.
Exulceratio, S. G. 72.
Sinus, S. G. 73. V. 492.
Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Boerh.* 413.
Cacoethes, L. 250. V. 485.
Phagedaena, V. 488.
Noma, L. 251. V. 489.
Carcinoma, L. 252. V. 487.
Ozaena, L. 253. V. 500.
Therioma, V. 486.
Sycosis, V. 490.

G. CXXIX. HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentia, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

G. CXXX. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuſcula humorem in cruſtam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. CXXXI. P S O R A.

Puſtulae et ulcuſcula pruriginoſa, contagioſa, manus male habens.

Pſora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444.

G. CXXXII. F R A C T U R A.

Oſſis partes a cohaeſione in magna fragmenta vi ſolutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Boerh.* 339.

G. CXXXIII. C A R I E S.

Ulcus oſſis.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

PARS

PARS QUINTA.

SYSTEMA MORBORUM SYMPTOMATICUM, SECUNDUM CLASSES, ORDINES, ET GENERA, CUM CHARACTERIBUS PROPOSITUM

A

JOANNE BAPTISTA MICHAELE SAGAR,

Circuli Iglaviensis in Moravia, Physico Regio.

Viennae 1771.

SYSTEMA

MORBORUM SYMPTOMATICUM.

CLAVIS CLASSIUM.

I. Vitia, Symptomata solidorum externa, palpabilia, chirurgiæ auxiliis curanda sine notabili cachexia.

II. Exanthemata, febris cum efflorescentia cutis varia.

III. Cachexiæ, coloris, figuræ, molis in corporis habitu mutatio absque febre vehementi.

IV. Dolores, sensationes molestæ ad febres, aut phlegmasias non referendæ.

V. Fluxus, exitus insoliti cujusvis solidi, vel fluidi è corpore: est character hujus classis.

VI. Suppressiones, meatuum impeditio; hinc excretionum consuetarum in sanitate impedimentum manu chirurgica non curandum.

VII. Anhelationes, motus spasmodici iterati, defatigantes pectoris, cum respiratione sonora, molesta, sine febre notabili.

VIII. Spasmi, contractio vel constans, vel interpolata, invita, musculorum motum localem efficientium.

IX. Debilitates, impotentia sentiendi, adpetendi, imaginandi, organa, artusque movendi more ad sanitatem necessario.

X. Phlegmasiæ, febris cum pulsu duro, dolore topico, inflammatione partis.

XI. Febres, frigus, calor, pulsus frequens, respiratio aucta viribus artuum imminutis, depravatis; vel sola virium

artuum notabilis imminutio fine mutatione pulſus; ſine evacuatione notabili &c.

XII. Vesaniæ, error mentis in imaginatione; adpetitu; judicio.

CLASSIS I.

GENERUM CHARACTERES.

VITIA.

Character Claſſis: Syndrome ſymptomatum cutaneorum in ſolidis palpabilium, morbi Chirurgici vulgo dicti.

ORDO I. Maculæ, *mutationes coloris nativi.*

I. Leucoma, macula opacans corneam.

II. Vitiligo, macula cutem deprimens corymboſa.

III. Ephelis, macula cutis corymboſa, fuſca.

IV. Gutta Rosea, macula faciei corymboſa, rubra.

V. Nævus, macula congenita protuberans, vel non.

VI. Ecchymoma, macula a ſanguine ſub cute effuſo.

ORDO II. Efflorescentiæ, *tumores humorales exigui, gregales abſque pyrexia.*

VII. Pustula, phyma parvulum apice ſuppurans, rumpendum, ſubin in cruſtam abiens.

VIII. Papula, phyma parvulum deſquamandum, nec ſuppurans.

IX. Phlyctæna, veſicula fluido ſeroſo plena.

X. Varus, tuberculum durum, conſtans.

XI. Herpes, papularum prurientium corymbus.

XII. Epinyctis, phlyctænarum atrarum dolens congeries.

XIII. Psydracia, phymata eryſipelatoſa.

XIV.

XIV. Hidroa, exanthemata miliaria phlyctænoidea ſine febre ac aſthenia.

ORDO III. Phymata, *tumores humorales ſolitarii.*

XV. Erythema, phyma rubrum calens, diffuſum.

XVI. Oedema, phyma album, indolens, molle, impreſſionem digiti ſervans.

XVII. Emphysema, phyma pallidum, elaſticum.

XVIII. Scirrhus, phyma durum, indolens, cuti concolor.

XIX. Bubo, phyma ſcirrhoſo-phlegmonoideum in glandulis plerumque inguinalibus.

XX. Parotis, bubo juxta aurem.

XXI. Furunculus, phyma ſubdurum, inflammatum, prominens, verticem habens incongerendum.

XXII. Anthrax, phyma apice gangrænoſum, in ambitu inflammatum.

XXIII. Cancer, phyma ſcirrhoſum, lancinans.

XXIV. Paronychia, phlegmone extremi digiti.

XXV. Phimosis, phlegmone præputii.

ORDO IV. Excrescentiæ, *tumores à ſolidis morboſe adauctis.*

XXVI. Sarcoma, excreſcentia carnoſa.

XXVII. Condyloma, excreſcentia cutanea tendineave.

XXVIII. Verruca, excreſcentia cutanea globoſa.

XXIX. Pterygium, excreſcentia plana in oculi cantho.

XXX. Hordeolum, excreſcentia varo ſimilis ad tarſos palpebræ.

XXXI. Bronchocele, excreſcentia gutturis.

XXXII. Exostosis, excreſcentia oſſis inſtar dura.

ORDO

ORDO V. CYSTIDES, *tumores capſulati fluido referti.*

XXXIII. ANEURYSMA, cyſtis arterioſa, pulſu noſcenda.

XXXIV. VARIX, cyſtis venoſa.

XXXV. HYDATIS, cyſtis lymphæ ductuum.

XXXVI. MARISCA, tumor ſanguine turgens in margine podicis, isque pertinax.

XXXVII. STAPHYLOMA, cyſtis corneæ, vel corneam perforans.

XXXVIII. LUPIA, cyſtis in articulis ſpiſſo fluido plena.

XXXIX. HYDARTHRUS, cyſtis articuli aquoſa.

XL. APOSTEMA, cyſtis purulenta.

XLI. EXOMPHALOS, cyſtis umbilicalis ſæpius aquoſa.

XLII. OSCHEOPHYMA, cyſtis in ſcroto variis repleta.

ORDO VI. ECTOPIÆ, *partium ſolidarum è ſua ſede dimotio ſenſibus obvia, continentibus relaxatis.*

XLIII. EXOPHTHALMIA, ectopia oculi.

XLIV. BLEPHAROPTOSIS, ectopia palpebræ.

XLV. HYPOSTAPHILE, ectopia uvulæ.

XLVI. PARAGLOSSE, ectopia linguæ.

XLVII. PROPTOMA, ectopia appendicis alicujus corporis externæ morboſa.

XLVIII. EXANIA, prolapſus ani.

XLIX. EXOCYSTES, prolapſus veſicæ urinariæ.

L. HYSTEROPTOSIS, prolapſus uteri.

LI. GASTROCELE, hernia ſtomachi.

LII. OMPHALOCELE, hernia umbilici.

LIII. LAPAROCELE, hernia ventralis ſeu abdominalis.

LIV. MEROCELE, hernia cruralis.

LV. BUBONOCELE, hernia inguinalis.

LVI. Opoodeocele, hernia foraminis ovalis.

LVII. Ischiocele, hernia intra tuber ischii & os sacrum.

LVIII. Colpocele, hernia vaginalis.

LIX. Perinæocele, hernia perinæi.

LX. Encephalocele, hernia cerebri.

LXI. Hysteroloxia, uteri obliquitas.

LXII. Parorchidium, ectopia testiculi.

LXIII. Exarthrema, ossium mobilium luxatio.

LXIV. Diastasis, ossium immobilium recessus.

LXV. Loxarthrus, ossium immobilium obliquitas respectiva citra spasmum & exarthrema.

ORDO VII. Plagæ, *continui solutiones.*

LXVI. Vulnus, continui solutio molli in parte hians, cruenta.

LXVII. Operatio, studiosa solutio continui ad aliquid eximendum: ut lithotomia.

LXVIII. Punctura, continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente.

LXIX. Sutura, studiosis puncturis mediante acu factis, filisque trajectis solutorum contractio.

LXX. Morsus, vulnus armis animalium factum.

LXXI. Contusio, partis cujuscunque in minimis vasculis, particulis adtritio, fractio.

LXXII. Ambustio, plaga igne facta, succedentibus inflammatione, phlyctænis, vel eschara.

LXXIII. Fractura, divisio ossium in fragmenta separabilia.

LXXIV. Fissura, ossium divisio rimam referens.

LXXV. Ruptura, ligamentorum, tendinumve ab offibus divulfio, ruptio, excoriatio.

LXXVI. Amputatio, vulnus detruncatione partis totalis factum.

LXXVII. Ulcus, vulnus fuppuratum partis carnofæ. Fistula, ulcus cortice callofo vaginatum, ore anguftatum.

LXXVIII. Rhagas, fiffura cutis arida.

LXXIX. Eschara, crufta mortua partis fæpius caufticis facta.

LXXX. Caries, offis erofio cava, vel afpera perioftio exfoliato denudata plerumque nigra.

LXXXI. Arthrocace, ulcus medullæ cum offis carie; exoftofi.

ORDO VIII. Deformitates, *vitia vix fanitatem lædentia.*

LXXXII. Gibbositas, thoracis dilatatio prominens.

LXXXIII. Lordosis, offium incurvatio abfque moleftia.

LXXXIV. Lagostoma, labium oris fiffum.

LXXXV. Apella, præputii, vel alterius partis liberæ abbreviatio.

LXXXVI. Imperforatio, præclufio meatus naturalis; ut ani, vaginæ &c.

LXXXVII. Polymerisma, partium integrantium numerum ordinarium exceffus.

LXXXVIII. Epidosis, appendicum incrementum inconfuetum, fanum, ut labii &c.

LXXXIX. Anchylomerisma, partium concretio.

XC. Hirsuties, pili copiofiores, longiorefque.

XCI. Cicatrix, callus replens ulcerationes confolidatas.

CLAS-

CLASSIS II.

GENERUM CHARACTERES.

EXANTHEMATA.

Character Classis: Febris cum efflorescentia cutis maculata; varia, pustulosa, papulosa, phlyctænoidea &c. sæpius maligna.

ORDO I. EXANTHEMATA, *contagiosa.*

XCII. PESTIS, eruptio bubonum, anthracum, purpuræ, pemphigi, pyrexia typhodes.

XCIII. VARIOLA, eruptio pustularum phlegmonoidearum; hæ suppurantes, escharoticæ, deciduæ, cicatrisantes; febris decatessara; præludit cephalalgia, lumbago, & subin vomitus, nausea.

XCIV. PEMPHIGUS, eruptio phlyctænarum avellanis similium in artubus, pyrexia.

XCV. PURPURA, eruptio maculosa, indolens, similis pulicum morsui, sine tamen puncto infixionis aculei, cum febre typho, vel remittente, lingua plerumque profunde rubra.

XCVI. RUBEOLA, papulæ rubræ, uniformes, evanescenti-furfuraceæ, febris hebdomadaria, præludium catarrhosum.

XCVII. MILIARIS, eruptio phlyctænarum milii semine non majorum cum sudore vappido, febris continua vel remittens; præludit oppressio præcordiorum, pulsus contractus, urina minus tincta, semipellucida, asthenia, lingua plerumque alba.

XCVIII. Erysipelas, eruptio erythematis cum febre decatessara; tumidula superficialis, dilatabilis, desquamabilis.

XCIX. Scarlatina, eruptio maculosa ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, desquamabilis, sine præludio catarrhali, cum febre plerumque ephemera.

C. Essera, eruptio plerumque apyreta, suberysipelatosa subito accedens per vices & recedens; *vidi hanc in puero semel cum febre ephemera gravi, & sub recessione esseræ qualibet alvus fluebat cruenta.*

CI. Aphtha, eruptio pustulosa, phlyctænoidea, & ulcerosa dolens & urens in ore, vel pudendis, febris hectica obscura, somnolentia. *An in pudendis observatæ dum in ore exstant? Saltem id vidi in meis infantibus.*

CLASSIS III.

GENERUM CHARACTERES.

CACHEXIÆ.

Character Classis: Vitiosus corporis habitus quoad volumen, æqualitatem, & colorem.

ORDO I. Macies, *diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.*

CII. Tabes, macies cum amphimerina lenta sine tussi.

CIII. Phthisis, macies cum amphimerina lenta, tussi & anacatharsi purulenta: *Dulcamara una fors medicina?*

CIV. Atrophia, macies sine febre & tussi.

CV. Haemataporia, macies ex inopia sanguinis. Descriptio: *successu accedens virium debilitas, pertinacior aurium*

sibilus,

ſibilus, appetitus languens, facies lurida, epidelio tecta, pallidiſſima, alvi fluxus, diabetes, ſudores ſubin profuſi, lipothymiæ, tibiæ tumidæ, quandoque hydrothorax his ſuccedens, vigiliæ, ſuſpiria, animi abjectio, mœror, mortis timor, pulſus vacuus. Lieutaud pag. 52. Ant. de Haen Tom. VI. pag. 114.

CVI. ARIDURA, macies, exſiccatio, unius tantum partis.

ORDO II. INTUMESCENTIÆ, *deformitas ex volumine, mole, auctis.*

CVII. PLETHORA, intumeſcentia univerſalis ex abundantia boni ſanguinis: Diagnoſis; *amyſtidis & ventris cultus, pulſus plenus, venarum amplitudo conſpicua, æſtus & gravitas totius corporis, reſpirandi difficultas, laſſitudo ſpontanea, ſtupor artuum, partes epidelio tectæ ruberrimæ, temperamentum ſublaxum.*

CVIII. POLYSARCIA, intumeſcentia univerſalis ab adipe.

CIX. PNEUMATOSIS, intumeſcentia univerſalis ab aëre.

CX. ANASARCA, intumeſcentia univerſalis œdematoſa.

CXI. PHLEGMATIA, intumeſcentia partium inferiorum œdematoſa.

CXII. PHYSCONIA, intumeſcentia abdominis à partibus ſolidis ſine graviditate & fluctuatione.

CXIII. GRAVIDITAS, intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens & partu terminanda; pathemata gravidarum, menoſtaſia, mutationes oris tineæ, motus infantis.

ORDO III. HYDROPES PARTIALES, *tumores à fluidis in cavitatibus congeſtis, abdomine, &c.*

CXIV. HYDROCEPHALUS, hydrops capitis à ſero.

CXV. Physocephalus, hydrops capitis à flatu.

CXVI. Hydrorachitis, tumor cyſticus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans.

CXVII. Ascites, hydrops totius abdominis à fluido non elaſtico; gravis & fluctuoſus.

CXVIII. Hydrometra, tumor hypogaſtrii ſine graviditate ab utero fluidis diſtento, rotundus, gravis, fluctuans.

CXIX. Physometra, tumor hypogaſtrii à flatu uterum diſtendente; rotundus, elaſticus, levis, bombos ad preſſionem emittens.

CXX. Tympanites, hydrops totius abdominis à flatu, elaſticus & levis.

ORDO IV. Tubera, *tumores partium ſolidarum non hydropici, externi, cachexia.*

CXXI. Rachitis, deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole; ingenium præcox in infantibus, oſſiumque flexilitas.

CXXII. Scrophula, tumor ſcirrhoſus glandularum colli, meſenteriique cum labiis naſoque craſſioribus.

CXXIII. Carcinoma, ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus, ſerpentia, vaſa tumida atrorubra.

CXXIV. Leontiasis, cognoſcitur ex papillis ſetaceis, vel corniculatis cutim exaſperantibus: *aſpectus hominis ferinus.*

CXXV. Malis, tumores ſæpius purulenti, vel ulcera cum inſectis vermiformibus paſſim enata.

CXXVI. Frambæsia, excreſcentiæ fungoſæ mori inſtar granuloſæ ſæpius cum ulceribus.

ORDO

ORDO V. IMPETIGINES, *morbi contagiosi chronici, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, inducunt.*

CXXVII. SYPHILIS, ulcuscula, porri, bubones, ficus, nodi, tophi post gonorrhæam plerumque; dein pustulæ crustosæ, dolores nocturni, osteocopi, exostoses, caries, macies, & color luridus, morbum adesse loquuntur palam.

CXXVIII. SCORBUTUS, stomacace, maculæ lividæ, violaceæ, lassitudo matutina, lurida facies, urina pellicula tecta: *scorbutus acidus probabiliter est chimæra.*

CXXIX. ELEPHANTIASIS, facies deformis, tubera callosa, ozæna, raucedo, cutis elephantina, crassa, unctuosa, in extremis artubus anæsthesia.

CXXX. LEPRA, cognoscitur ex tuberculis, scabie majoribus, vel crustis & squamis diffusis, herpeticis, pruriginosis, escharoticis.

CXXXI. SCABIES, pustulæ pruriginosæ lentis magnitudine inter digitos, poplitem, &c. primum phlyctænoideæ, dein crusta albicante tectæ.

CXXXII. TINEA, cognoscitur ex crustis flavis, vel griseis, ulcerosis, per caput dispersis.

ORDO VI. ICTERITIÆ, *cognoscuntur ex totius cutis colore inassueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido, sine pyrexia notabili.*

CXXXIII. AURIGO, flavedo ad aureum vel aurantium tendens colorem, præcipue scleroticæ.

CXXXIV. MELASICTERUS, color cutis, vel & scleroticæ niger, atrolividus, fuliginosus.

CXXXV.

CXXXV. Phoenigmus, color ruber cutis, maculosus; diffusus sine pyrexia.

CXXXVI. Chlorosis, est pallor, vel fuscus color cutis; oculis minime flavis, sæpius cum pica.

ORDO VII. Cachexiæ Anomalæ, *noscuntur ex signis classeos, & adfinitate cum prioribus ordinibus.*

CXXXVII. Phthiriasis, exortus pediculorum cum exulceratione & alopecia.

CXXXVIII. Trichoma, cognoscitur ex capillis invicem complicatis, adglutinatis inextricabiliter sæpius cum phthiriasi.

CXXXIX. Alopecia, capillorum lapsus, cuticulæ desquamatio.

CXL. Elcosis, copiosa, ampla, ulcera, chronica, fœtida; cariosa cum pyrexia lenta.

CXLI. Gangræna, mors partis, laxa dein resolutio; foetor.

CXLII. Necrosis, partis mors sine prævio tumore, lenta; ordinario cum dolore rodente, dein exsiccatio, induratio, nigredo.

CLASSIS IV.

GENERUM CHARACTERES.

DOLORES.

Character classis: ingrata & molesta sensatio, aut imaginatio; qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

ORDO

ORDO I. Dolores Vagi, *sæpius universales; aut cutanei, ad phlegmasias non referendi.*

CXLIII. Arthritis, articulorum dolor spontaneus, periodicus à synovia corrupta.

CXLIV. Osteocopus, ossium dolor non erraticus & internus in artubus a periostio infecto.

CXLV. Rheumatismus, dolor diuturnus in parte carnosa artuum sine rheumate.

CXLVI. Catarrhus, collo vicinarum partium dolor à frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

CXLVII. Anxietas, molestia, ad loci mutationem continuam cogens.

CXLVIII. Lassitudo, molestia cum debilitate, quæ ad quietem invitat.

CXLIX. Stupor, molestia, quæ sensum tactus obscurat.

CL. Pruritus, molestia, ad scalpendum cogens.

CLI. Algor, molestia, qualis à summo aëris frigore excitatur.

CLII. Ardor, molestia qualis a summo aëris calore producitur.

ORDO II. Dolores Capitis, *faciei vel capillitii.*

CLIII. Cephalalgia, gravativus capitis dolor.

CLIV. Cephalæa, periodicus, diuturnus, tensivus capitis dolor.

CLV. Hemicrania, dolor alterutrius lateris frontis.

CLVI. Ophthalmia, dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia.

CLVII. Otalgia, dolor aurium.

CLVIII. Odontalgia, dolor maxillarum, dentiumque.

ORDO III. Dolores Pectoris, *anhelationis expertes.*

CLIX. Pyrosis, ardor œsophagi ad ſtomachum extenſus.

CLX. Cardiogmus, dolor cordis cum ejus pulſatione.

ORDO IV. Dolores Abdominis *interni.*

CLXI. Cardialgia, moleſtia in ſtomacho ſyncopen minitans.

CLXII. Gastrodynia, dolor vehemens epigaſtrii, ſtomachive.

CLXIII. Colica, dolor inteſtinorum.

CLXIV. Hepatalgia, dolor hypochondrii dextri, hepatisve.

CLXV. Splenalgia, dolor vel moleſtia in regione lienis.

CLXVI. Nephralgia, dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, ruris ſtupore in fœminis, ſine febre acuta.

CLXVII. Hysteralgia, dolor uteri ſine niſu parturitionis, & phlegmaſia magna.

ORDO V. Dolores Externarum *partium locales.*

CLXVIII. Mastodynia, dolor mammarum.

CLXIX. Rachialgia, dolor abdominis & ſpinæ dorſi in brachiorum paralyſin, aut convulſiones deſinens.

CLXX. Lumbago, dolor lumborum corporis erectionem impediens.

CLXXI. Ischias, pelvis & coxendicis dolor ſæpius claudicationem inducens: *hoc morbo multum laboravi ipſus; venæ ſectio & infuſum caffeæ nigrum ſemper me juvit, & penitus liberavit abſtinentia à vinis acidis.*

CLXXII. Proctalgia, dolor podicis citra teneſmum & phlegmaſiam.

CLXXIII. PUDENDAGRA, dolor genitalium citra dysuriam, ischuriam, phlegmasiam notabilem.

CLXXIV. DIGITIUM, dolor periodicus articuli cujusdam digiti cum emaciatione sine omni phlegmasia; ossis friabilitas: vide *Sauvages* p. 150. T. I.

CLASSIS V.

GENERUM CHARACTERES.

FLUXUS.

Character Classis: exitus insolitus cujusvis fluidi, vel solidi è corpore.

ORDO I. SANGUIFLUXUS, *sanguinis vel saltem sanguinolentæ materiæ ejectio sine alvi fluxu.*

CLXXV. HÆMORRHAGIA, fluxus sanguinis è naribus.

CLXXVI. HÆMOPTYSIS, sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

CLXXVII. STOMACACE, fluxus sanguinis è gingivis sæpius fœtidis, putridisve.

CLXXVIII. HÆMATEMESIS, sanguinis rejectio ex œsophago cum vomitorio conatu, observantur & fæces alvi sanguine tinctæ.

CLXXIX. HÆMATURIA, sanguinis, fluidive rubri per vias urinarias emissio.

CLXXX. MENORRHAGIA, sanguinis per uterum, aut vaginam fluxus vitiosus, nimius.

CLXXXI. ABORTUS, fœtus immaturi, sæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

ORDO II. ALVIFLUXUS *sanguinolenti.*

CLXXXII. HEPATIRRHOEA, est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

CLXXXIII. HÆMORRHOIS, est fluxus cruentus ex podice; subin vero glutinosus, ut ego habeo; vel ex recto mariscis sæpius obsito.

CLXXXIV. DYSENTERIA, est frequens, torminosa, sæpe tenesmoidea, mucosarum & sanguinolentarum fæcum depositio per inferiora.

CLXXXV. MELÆNA, fluidi atri per superiora, vel inferiora rejectio: *vidi sæpius.*

ORDO III. ALVIFLUXUS *non sanguinolenti.*

LXXXVI. NAUSEA, est inanis vomendi conatus, & flatuum aut muci ex ore exigui tantum per os emissio: *flatulentiæ genus analogum.*

CLXXXVII. VOMITUS, est palpabilium materierum non cruentarum facta per os, œsophagumque rejectio frequens ex ventriculo.

CLXXXVIII. ILEUS, gastrodynia, obstipatio, anxietas, & vomitus demum fæculentæ materiæ determinant hunc morbum.

CLXXXIX. CHOLERA, est syndrome ex vomitu, diarrhœa, gastrodynia & subin surarum crampo.

CXC. DIARRHOEA, est excrementitiorum humorum frequens, copiosior, vel intempestiva dejectio.

CXCI. COELIACA, est albescentium, aut chyliacearum materierum per alvum dejectio plerumque profusa; *in Venerabili Domino Stamitz vidi hanc.*

CXCII. LIENTERIA, est vix mutatorum ingestorum dejectio; *morbus hic frequens, sanabilis.*

CXCIII. TENESMUS, muci pauci frequens dejectio per anum cum intensa dejiciendi cupiditate, & assiduo conatu.

ORDO IV. SERIFLUXUS, *fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum effluxus morbosus.*

CXCIV. EPHIDROSIS, est sudoris quantitate, qualitate, intempestivitate, peccantis effluxus.

CXCV. EPIPHORA, est vitiosus ex oculis humoris lacrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus.

CXCVI. CORYZA, est humoris serosi, mucosive è naribus effluxus sine ozæna, plerumque cum gravedine.

CXCVII. PTYALISMUS, est salivæ uberior, frequentiorve ex ore rejectio, aut destillatio.

CXCVIII. ANACATHARSIS, est muci, purisve è pectore facta per os cum tussi rejectio.

CXCIX. DIABETES, subita post pastum potulentorum, vel urinæ utcunque coctæ nimia copia cum magna siti, per urinæ vias emissio.

CC. ENURESIS, involuntaria doloris & ardoris expers mictio.

CCI. PYURIA, est purulentæ, albescentis, aut viscido-mucosæ materiei mictio: *physice castis bonis avibus subin accidit.*

CCII. LEUCORRHOEA, est seroso-flavæ, puriformis, fœtidæ, atræ, materiæ ex utero delapsus, effluxus.

CCIII. LOCHIORRHOEA, lochiorum nimius fluxus.

CCIV. GONORRHOEA, est stillicidium fluidi seminalis, vel puriformis ex urethra, aut vagina.

CCV. GALACTIRRHOEA, est stillicidium lactis ex mammis.

CCVI. OTORRHOEA, est fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

ORDO V. Aerifluxus, *est flatus halitusve vitiosa emissio.*

CCVII. Flatulentia, est morbus flatuum per inferiora, vel superiora emissione frequenti, & borborygmis designatus.

CCVIII. Aedopsophia, est flatuum per urethram, vel vaginam ex utero emissio: *virginem salacem audivi sonitus hos emittere.*

CCIX. Dysodia, est fœtor sudoris, variorumque miasmatum exsudantium: *huc possunt referri & hæmorrhoides albæ, &c.*

CLASSIS VI.

GENERUM CHARACTERES.

SUPPRESSIONES.

Character Classis: meatuum impeditio, hinc solitarum excretionum in sanitate impedimentum.

ORDO I. Serosorum *suppressiones.*

CCX. Adiapneustia, transpirationis naturalis & liquoris humectantis organa suppressio.

CCXI. Sterilitas, fecunditatis seu conceptus impedimenta, aut impeditio.

CCXII. Ischuria, urinæ retentio sine, vel cum ejusdem secretione; tumor aliquando hypogastrii, vel stupor renum adest.

CCXIII. Dysuria, difficilis & dolorifica, sæpius ardens, urinæ emissio.

CCXIV. Aglactatio, lactis defectus.

CCXV. Dyslochia, lochiorum suppressio.

ORDO

ORDO II. INGERENDORUM *suppressiones.*

CCXVI. DYSPHAGIA, deglutitio impedita.

CCXVII. ANGINA, respiratio impedita cum sensu obicis in gutture, cum, vel sine dysphagia, absque phlegmasia.

ORDO III. SUPPRESSIONES *imi ventris.*

CCXVIII. METEORISMUS, est inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis: *cholera sicca est species meteorismi.*

CCXIX. MENOSTASIA, menstrua suppressa ac dolorifica.

CCXX. DYSTOCIA, partus difficilis, impossibilis.

CCXXI. DYSHÆMORRHOIS, suppressio suetarum hæmorrhoidum.

CCXXII. OBSTIPATIO, alvus segnis, obstructa: *ab hæmorrhoidibus internis tumentibus, & obstipationem pertinacem causantibus sinistre tractatus pannitonsor Hoffmann vir dives mortuus est.*

CLASSIS VII.

GENERUM CHARACTERES.

ANHELATIONES.

Character Classis: motus spasmodici, iterati pectoris cum respiratione sonora, molesta, absque pyrexia notabili.

ORDO I. SPASMODICÆ, *insultus fugaces sæpius iterati cum exspiratione sonora.*

CCXXIII. EPHIALTES, anhelatio difficilis querula, cum insomnio terrifico oppressivo.

CCXXIV. STERNUTATIO, concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente & sonora.

CCXXV.

CCXXV. Oscedo, repetita, lenta, profunda inſpiratio, ore hiante, ſæpius cum pandiculatione.

CCXXVI. Singultus, concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

CCXXVII. Tussis, concuſſio ſonora, violenta, pectoris cum exſpiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

ORDO II. Oppressivæ, *conſtantes cum metu ſuffocationis.*

CCXXVIII. Stertor, reſpiratio inter inſpirandum ſonum gravem, tremulum in gutture edens, ſæpe cum alterno ſibilo.

CCXXIX. Asthma, eſt morbus chronicus, cujus præcipuum ſymptoma eſt periodice recurrens reſpirandi difficultas.

CCXXX. Orthopnoea, eſt præceps & ut plurimum acuta reſpirandi difficultas.

CCXXXI. Dyspnoea, eſt difficultas reſpirandi chronica, ut in aſthmate, ſed non intermittens, unde ab aſthmate differt.

CCXXXII. Pleurodyne, anhelatio cum pectoris dolore ſine febre.

CCXXXIII. Rheuma, cognoſcitur ex difficultate reſpirandi cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitantur, vel præcedunt coryza, ſternutatio, raucedo, cephalalgia, tuſſis: vix adeſt pyrexia notabilis: *endemius hic morbus.*

CCXXXIV. Hydrothorax, differt à dyſpnœa faciei pallore, manuum & pedum atque ſcroti œdemate,

ſymptomatis

ſymptomatis ephialtis; decubitus horizontalis impoſſibilis, pulſatio, fluctuatio aquarum ad finem advertitur: *ut in* P. *Einback* obſervavi; inſuper tuſſis ſicca, vel humida, gravitatio & preſſio ad diaphragma, pulſus contractus, intermittens, inæqualis, cordis palpitatio, diagnoſin hujus morbi firmant.

CCXXXV. Empyema, differt ab hydrothorace per febrem hecticam, phthiſicam, magis evidentem, maciem, prægreſſam aliquam phlegmaſiam pectoralem neglectam, ſudores profuſos nocturnos, ruborem genarum, poſt paſtum dyſpnœam majorem, &c.

CLASSIS VIII.

GENERUM CHARACTERES.

SPASMI.

Character Claſſis: contractio vel conſtans, vel interpolata; muſculorum motum localem efficientium, eaque invita.

ORDO I. Spasmi Tonici *partiales, rigiditas organi, vel artus determinati.*

CCXXXVI. Strabismus, oculi ſpaſmus axium opticarum divergentiam inferens.

CCXXXVII. Trismus, maxillæ inferioris ſpaſmus tonicus, vel etiam aliquando clonicus.

CCXXXVIII. Obstipitas, torticollis vulgo, colli ſpaſmus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.

CCXXXIX. Contractura, artus cujuſdam: ut brachii, cruris, &c. conſtans diuturna rigiditas.

CCXL. Crampus, ſubitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

CCXLI. Priapismus, penis injucunda rigiditas.

ORDO II. Spasmi Tonici *generales.*

CCXLII. Tetanus, ſpaſmus generalis tonicus ſubito ortus cum dyſpnœa.

CCXLIII. Catochus, ſpaſmus generalis tonicus ſenſim factus ſine dyſpnœa.

ORDO III. Spasmi Clonici *partiales, agitatio invita & coacta cujuſdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.*

CCXLIV. Nystagmus, ſpaſmus clonicus oculi vel palpebræ.

CCXLV. Carphologia, ſpaſmus clonicus manuum, carpive in acutis.

CCXLVI. Pandiculatio, ſpaſmus artus ſucceſſive extendens per vices, ſemivoluntarius.

CCXLVII. Apomyttosis, ſuccuſſio cutis & capitis tremula, violenta, cum exſpiratione ſonora quaſi ſtertoroſa.

CCXLVIII. Convulsio, agitatio invita artus vel muſculi cum animæ libertate, circumſtantiarum perceptione; periodica.

CCXLIX. Tremor, artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi voluntate concurrens.

CCL. Palpitatio, pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate reſpondens.

CCLI. Claudicatio, eſt inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur.

ORDO

ORDO IV. Spasmi Clonici *generales.*

CCLII. Phricasmus, eſt totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

CCLIII. Eclampsia, eſt artuum, vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

CCLIV. Epilepsia, eſt ſpaſmus clonicus, periodicus, chronicus, artuum cum ſenſuum obſcuratione: *oleum ſtillatitium radicis valerianæ huc uſque mihi contra hæc duo mala ſummum remedium obſervatum, quod per meos pharmacopæos egregios & expertos deſtillari curo.*

CCLV. Hysteria, eſt artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſa; urina hyalina, larga: *contra hyſteriam oleum deſtillatum eſſentiale vulvariæ fors adhuc palmam feret, quod pharmacopœi mei me authore parant.*

CCLVI. Scelotyrbe, eſt motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

CCLVII. Beriberia, eſt motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris morbus.

CLASSIS IX.

GENERUM CHARACTERES.

DEBILITATES.

Character Classis: impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque movendi, more ad sanitatem necessario.

ORDO I. Dysæsthesiæ, *impotentia clare sentiendi.*

CCLVIII. Cataracta, visus debilitas ob maculam opacam pone & post pupillam: *extractum hyoscyami hucusque mihi nihil præstitit exhibitum.*

CCLIX. Caligo, visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

CCLX. Amblyopia, visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

CCLXI. Amaurosis, visus debilitas absoluta sine ulla organi opacitate observabili.

CCLXII. Anosmia, odoratus debilitas, aut olfaciendi impotentia.

CCLXIII. Agheustia, gustus debilitas, aut gustandi impotentia.

CCLXIV. Dysecoea, auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

CCLXV. Paracusis, voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

CCLXVI. Cophosis, sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas aut impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

CCLXVII.

CCLXVII. ANÆSTHESIA, tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore & sopore.

ORDO II. ANEPITHYMIÆ, *appetituum sensitivorum debilitas notabilis.*

CCLXVIII. ANOREXIA, famis seu appetitus feriatio.

CCLXIX. ADIPSIA, sitis feriatio.

CCLXX. ANAPHRODISIA, suppressio libidinis, feriatio, seu debilitas, aut impotentia.

ORDO III. DYSCINESIÆ, *impotentia exercendi motus voluntati subjectos.*

CCLXXI. MUTITAS, voces articulatas edendi impotentia.

CCLXXII. APHONIA, plenaria vocis suppressio citra stuporem, & syncopen.

CCLXXIII. PSELLISMUS, quasdam syllabas pronunciandi impotentia.

CCLXXIV. PARAPHONIA; vocem solitam edendi impotentia, difficultas.

CCLXXV. PARALYSIS, motus aut tactus vel utriusque in alterutro latere debilitas cum laxitate.

CCLXXVI. HEMIPLEGIA, debilitas motus aut tactus, vel utriusque in alterutro latere, dextro, vel sinistro, tantum.

CCLXXVII. PARAPLEXIA, debilitas motus ac tactus in utroque latere corporis infra caput.

ORDO IV. LEIPOPSYCHIÆ, *motuum viriumque vitalium debilitas.*

CCLXXVIII. ASTHENIA, totius corporis gradaria seu successiva debilitas sensibus integris.

CCLXXIX. LIPOTHYMIA, virium muscularium totius corporis subitanea imminutio pulsu superstite.

CCLXXX. Syncope, motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione: ut pulſus, &c.

CCLXXXI. Asphyxia, omnium motuum & ſenſuum apparens ceſſatio, mortem ipſam referens.

ORDO V. Comata, *morbi ſoporoſi, omnium actionum feriationes.*

CCLXXXII. Catalepsis, ſtatus ſoporoſus cum artuum flexilitate, & ad quosvis novos ſitus retinendos aptitudine: *facies rubet, oculi fixi, aperti, ſudor frigidus, reſpiratio parva, lenta: quinquies vidi hunc morbum in mulieribus, & ultimatim ſummo cum dolore in pie defuncta mea uxore.*

CCLXXXIII. Ecstasis, ſtatus ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, ægrum in eodem ſitu, quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

CCLXXXIV. Typhomania, ſtatus ſoporoſus facile excitabilis, ſed illico rediens, cum frequenti muſſitatione, ſeu ſomnio, & vividitate imaginationis & memoriæ; *eſt coma vigil.*

CCLXXXV. Lethargus, ſtatus ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis & memoriæ torpore, & febre.

CCLXXXVI. Cataphora, ſtatus ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, ac oblivione: *vidi hunc ſemel & curavi morbum Caffeæ infuſo & chocolata, prævia venæ ſectione.*

CCLXXXVII. Carus, eſt ſopor profundus ſine ſtertore, ſeu eſt levis apoplexia, quam ſeſe curaſſe fortem jactant minus verſati Medici, dum carum curarunt.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVIII. Apoplexia, eſt ſopor profundiſſimus cum ſtertore, vel ſonora reſpiratione, pulſu plerumque fortiore, rubedine faciei.

CLASSIS X.

GENERUM CHARACTERES.

PHLEGMASIAE.

Character Claſſis: febris cum pulſu duro, dolore topico; inflammatione alicujus partis, ſanguine cruſta inflammatoria tecto.

ORDO I. Phlegmasiæ *membranaceæ.*

CCLXXXIX. Phrenitis, dolor capitis, delirium audax; vis artuum, pulſuſque major, pyrexia acuta.

CCXC. Paraphrenesis, ſymptomata phrenitidis cum ſymptomatibus peripneumoniæ: *piæ memoriæ Dominus Prælatus de Hennet Zarenſis laboravit peripneumonia & inflammatione diaphragmatis cum lethargo.*

CCXCI. Pleuritis, dolor lateris ſeu pectoris, reſpiratio & pulſus frequens, tuſſis; *R^mus. P. Norbertus Zarenſis ex dorſali pleuritide periit.*

CCXCII. Gastritis, dolor epigaſtrii, nauſea, febris typhodes, vel remittens maligna.

CCXCIII. Enteritis, dolor circa umbilicum vehemens, cum meteoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

CCXCIV. Epiploitis, dolor circa hypogaſtrium & umbilicum juxta epiploi extenſionem, pyrexia mitior, canalis inteſtinalis ſat liber, & pervius, tumor ſub integumentis obſervabilis.

CCXCV.

CCXCV. METRITIS, dolor & tumor in regione & extensione uteri, ac lumbis & inguinibus cum febre plerumque remittente.

CCXCVI. CYSTITIS, dolor, tumor, hypogaſtrii tenſio cum dyſuria, vel iſchuria, ac febre.

ORDO II. PARENCHYMATOSÆ *phlegmaſiæ.*

CCXCVII. MYOSITIS, febris acuta, dolores in diverſis muſculis artuum diu noctuque diſcruciantes; ſanguis in patella eſt tectus gelatina alba: *vulgo rheumatiſmus acutus.*

CCXCVIII. CYNANCHE, dolor gutturis cum dyſpnœa ſtrangulante, dyſphagia, pyrexia acuta, & inflammatione gutturis.

CCXCIX. CARDITIS, dolor ſub ſterno, pulſus inæqualis, frequens; palpitatio, cardialgia; cordis anxietas.

CCC. PERIPNEUMONIA, pyrexia acuta, dyſpnœa gravis, ſenſus oppreſſionis gravativæ ſub ſterno, tuſſis cruenta, pulſus mollis ad finem.

CCCI. CEPHALITIS, febris acuta cum delirio ſomnolento, carphologia, aſthenia.

CCCII. HEPATITIS, dolor, tenſio, calor in regione hepatis cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili, pyrexia plerumque amphimerina.

CCCIII. SPLENITIS, dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans cum febre remittente.

CCCIV. NEPHRITIS, dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus cum febre acuta, dyſuria, iſchuria, &c.

CCCV. PHLEGMONE, inflammatio partis externæ, febris inflammatoria, dolor partis inflammatorius, ſanguis cruſta inflammatoria tectus.

CLAS-

CLASSIS XI.

GENERUM CHARACTERES.

FEBRES.

Character Claſſis: pulſus frequens, fortisve, reſpiratio aucta viribus artuum minutis; vel eſt virium vitalium augmentum, vel ſaltem in eodem ſtatu perſeveratio viribus artuum notabiliter minutis.

ORDO I. CONTINUÆ *febres*.

CCCVI. EPHEMERA, decurſus 4. dierum ad ſummum; vigor morbi illico, virium artuum non magna imminutio, pulſus illico unus ex criticis Ill. Bordeu: *in pulſibus hujus Autoris me exerceo attentiſſimus, & invenio ex ſemiotica haud eſſe proſcribendos; quamvis ſubinde fallant, ſecus, ſi ita procedere vellemus, tota ſemiotica eradi deberet; omne enim ſignum erroribus ſubjectum eſt. Quod pace ſummi viri Ant. de Haen dixerim de praxi medica benemeriti, & Profeſſoris mei æternum venerandi.*

CCCVII. HEBDOMADARIA, decurſus 7 dierum, incrementum ſucceſſivum, degeneratio major humorum, virium artuum debilitas, pulſus ab initio irritationis.

CCCVIII. DECATESSERA, decurſus intra 14 vel 20 & unam diem, pyrexia major, pulſus irritationis, lentum incrementum, virium artuum debilitas magna.

CCCIX. TYPHUS, decurſus ultra 20 & unam diem, pyrexia nulla, vel exigua in pulſu, debilitas maxima artuum: *pulſus & urina bona, & æger moritur.*

CCCX. HECTICA, decurſus ultra menſem, pyrexia exigua, debilitas parva.

ORDO II. Remittentes *febres.*

CCCXI. Amphimerina, remiſſio quotidianæ typum ſervans, frigus in paroxyſmis.

CCCXII. Tritæophia, remiſſionis typus tertianæ, frigus fere nullum.

CCCXIII. Tetartophia, remiſſio 4tanæ typum habet.

ORDO III. Intermittentes *febres perfectæ.*

CCCXIV. Quotidiana, acceſſus ſimiles quolibet die accedunt, & recedunt.

CCCXV. Tertiana, acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur, & recedunt.

CCCXVI. Quartana, acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt, & abeunt.

CCCXVII. Erratica, acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam duabus diebus; vel incerti ſunt acceſſus.

CLASSIS XII.

GENERUM CHARACTERES.

VESANIAE.

Character Claſſis: eſt morbus animi, ſeu error in imaginatione, appetitu, aut judicio.

ORDO I. Hallucinationes, *imaginationes deceptivæ ex errore organi natæ.*

CCCXVIII. Vertigo, apparens objectorum vacillatio, ſeu nutatio.

CCCXIX. Suffusio, objectorum, quæ non ſunt, viſio imaginaria.

CCCXX. Diplopia, hallucinatio, qua idem objectum multiplicatum apparet.

CCCXXI.

CCCXXI. SYRIGMUS, auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

CCCXXII. HYPOCHONDRIASIS, morbus diuturnus, quo affectus ſe in mortis periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque levidenſibus malis imaginatur; *vel eſt hallucinatio circa propriam valetudinem nata ex philautia, ſalvo ratiocinio de reliquis.*

CCCXXIII. SOMNAMBULISMUS, hallucinatio, qua ſomniantes è lecto ſurgunt, ſeque diverſis periculis exponunt.

ORDO II. MOROSITATES, *cupiditates aut averſationes depravatæ.*

CCCXXIV. PICA, alimentorum inaſſuetorum & indigeſtibilium appetitus cum aſſuetorum averſatione.

CCCXXV. BULIMIA, appetitus eſculentorum copiæ majoris, quam digeri poteſt.

CCCXXVI. POLYDIPSIA, appetitus majoris ſolito copiæ potulentorum.

CCCXXVII. ANTIPATHIA, quorundam objectorum tanta averſatio, ut ex eorum viſu, vel olfactu æger gravia ſymptomata patiatur.

CCCXXVIII. NOSTALGIA, parentum, patriæ tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat, totus langueat, conſumatur: *Carniolis patriotis meis innatus morbus; junior Criſii ipſe hocce malo laboravi; anima vix corpori adhæret, commercium hujus cum corpore fere eſt ſublatum.*

CCCXXIX. PANOPHOBIA, ſummus pavor inter dormiendum ſine cauſſa evidenti.

CCCXXX. SATYRIASIS, effrænis, impudenſque veneris cupiditas in viris cum libidinoſa penis tentigine.

CCCXXXI. NYMPHOMANIA, eſt effrænis in fœminis veneris cupiditas: *duas jam metritide laborantes tractandas habui matronas, quæ ſimul ex furenti nymphomania quoſquos mares ad coitum faciendum cogebant.*

CCCXXXII. TARANTISMUS, eſt effrænis choreas agendi, ſaltandi, cupiditas.

CCCXXXIII. HYDROPHOBIA, eſt effrænis potulentorum averſatio, ſæpius à morſu animalis rabidi: *uxor mea pie defuncta puerpera decumbens ex metritide typhode, perſæpe recurrente catalepſi, ſimul furens hydrophobica erat. An Rabies diſtinctum ſit genus, ut Ill. Carolus Linnæus conſtituit?*

ORDO III. DELIRIA, *inſomnia mentis judicantis à cerebri vitio.*

CCCXXXIV. PARAPHROSYNE, delirium fugax, à veneno, aut altero morbo dependens.

CCCXXXV. AMENTIA, delirium univerſale mite, ſine furore & audacia cum morbo diuturno.

CCCXXXVI. MELANCHOLIA, delirium particulare mite cum mœrore, ac morbo diuturno.

CCCXXXVII. MANIA, delirium univerſale cum furore, vel audacia, & morbo diuturno, ordinario ſine omni febre notabili.

CCCXXXVIII. DÆMONOMANIA, delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiæ tribuitur.

ORDO IV. ANOMALÆ *veſaniæ prioribus affines.*

CCCXXXIX. AMNESIA, omnis memoriæ feriatio.

CCCXL. AGRYPNIA, pervigilium continuum.

Summa igitur Generum eſt 340. *in hoc ſyſtemate ſymptomatico; in ultima vero editione* Ill. de Sauvages 315. *conſtituerat; addidi ergo genera* 25.

INDEX

INDEX

GENERUM.

Littera S. denotat *Sauvages*. L. *Linnæum*. V. *Vogelium*. C. *Cullenium* & Sag. *Sagar*.

B.

C.

Cali-

Con-

Ecthyma-

F.

G.

H.

Hydro-

O.

O.

P.

Pſo-

Seli-

INDEX
SPECIERUM.

Quae ſub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus denotat Genus Culleni ubi indicantur.

E.

INDEX SPECIERUM.

FINIS INDICUM.

Les auteurs de ce Dictionnaire ſont les Encyclopédiſtes d'Yverdon, dont les articles portent les marques (B.C.), (G.M.), (M.D.B.), (D'A.), (D.G.), (D. F.), (M.) &c. *& les ſuivans, rangés par ordre alphabétique.*

M. BOUCHAUD, *de l'académie royale des inſcriptions & belles-lettres, docteur régent de la faculté des Droits de Paris, lecteur & profeſſeur royal du droit de la nature & des gens, & cenſeur royal.* (B.)

M. DURAND DE MAILLANE, *avocat au parlement d'Aix.* (D. M.)

M. le chevalier DE JAUCOURT. (D. J.)

M. DE LA LANDE, *conſeiller du roi de France, lecteur royal, membre de l'académie des ſciences & avocat au parlement de Paris, &c. &c.* (D.L.)

M. MOLÉ, *avocat au parlement de Paris.* (M. L.)

Les marques (P. O.) (H. M.) (R.) (F.) *déſignent quatre Auteurs qui ne jugent pas à-propos de ſe faire encore connoître.*